1211 — LB 10.009

1319

($TAWS
YAXX)

Fris Francisci Me
Luini Contus S. Primi
Papiæ

4250

N 158

D. no Francisco Perezzoli

[Bad description in back
of book 1951]

A n° 1

a ... x
a ... st of the
M... llan
monk
Jack ...

1

Veni creator spiritus

Clavis tocius artis maioris et [illegible]

R. [illegible] on [illegible]

[illegible] on

[illegible] argenti vivi on

[illegible] on

[illegible] on

[illegible] passe on

Stercoris murium [illegible] coclear

Post [illegible] pistene et minimitatem [illegible]

[illegible] et sic pastillum in [illegible]

[illegible] et luta cum [illegible] et dimitte

inter carbones accensos spacio [illegible]

horarum Deum [illegible] igne [illegible]

Et sic fac [illegible] etc.

Jacob de Rupezissa

Book on Alchemy

126

sal.
[illegible] alterum alfada uocatur
mercurius.
sal comune.
sal armoniacum.
uitreolum romanum.
acetum distillatum.
crucibulum.
~~[illegible]~~. Cor[illegible]
plumbum.
corpus.
sulphur.
Z. tartaro
marte.
salnitro.
cinabrio.
stagno. tin argent
[illegible]aqua [illegible].
~~[illegible]~~.
[illegible]

Capitulū VIIIm de recōmēdatiōe revelatiōis huius artis & archani magisterij;

CRedas mihi pauper vir evangelicus q ante me nullus hominum in aperto hac veritate scripsit. Scito & attende q phi magni quibus revelatum fuit magisteriū huius artis revelationibus veritatis imprecati fuerunt maledictiōes orrendas timentes ne archanū veniret ad manus indigniorum.

Ego autem has maledictiones non metuo p certo quia nō revelo archanū [illegible] filijs sceleratis sed misticē[?] co[?] sacro [illegible] ecclie romane q nō ht maculā neque rugam mortalis criminis nec regnum celorum [illegible] neque erroris.

Hoc enim solum revelaui pro sanctis dei in multis tribulationibus positis .s. tpre tirannorum persequentium & [illegible] christi [illegible] aut carnalis q caret mente [illegible] luminis si tetigerit absque dubio lapida[?] [illegible] & ruam infernalem incurret.

Nam sc

126

hic liber ē intremediū sublevationis & calamitatis sacrosc̄e ecc̄ie & electorꝝ

¶ Ita ē infernalis laqueus reprobandis

¶ Tot ergo mortibus dignus q̄ scienter repro bis revelabit hoc ē communicabit huic librum quia p̄dictis & culpis ministrabit forme tum   Sed nefas eet et si ecc̄ie indigen hanc veritatē celare ¶ Ob hoc q̄a librum isti ad manus malorꝝ devenire timerez

¶ Nam & x̄s pp abutentes hereticos numquam

Paulus evangeliū revelare dimisit Sicut Paulus dicit ¶ Quoꝝ ī illis .i. incredulis ē a dampnationis p̄ odium que fiūt contra evangelium nobis aut salutis augumentum ¶ Ita & hic mors & vita man huius libri ¶ Sed nō ē ex libro sed ex libero arbitrio suscipientis ¶ Comendo igitur hoc revelatū archanū in manus crucifixi sanctissimi domini nostri yhu xp̄i a quo recepi hoc bonum & angelorꝝ sanctorꝝ et evangelistas pu

peribus q̄ a sollicitudine seducti deo servire
non possunt ¶ Sed caveat ne dum alijs
evangelica ptate comendant verbum xpisti
cupiditate hac nimi diviciar sedicti deter
minat i misterio Et recordent Pauli dicens · Paulus
¶ Radix omnium malorum e cupiditas quia
q̄da appetentes exciderunt a fide ¶ Ne ecest
etia omnibus hominibus bonis simpliciter co
municandus hic liber ¶ Ne forte amore
tpalium ab aratro retrahant manum suam
Et respiciant retro ¶ Sed tm perfectis ti
mentibus deum q̄ sciunt tpre tribulationis
aut gnalis famis vivent et etiam affli
gendam et sanctos ut finaliter ab hac
calamitate liberent ¶ Unde mira in
genia sunt revelata i tpe isto tribulationis
instantis q̄ alijs gnationibus no e agnitum
filijs hominum sicut nunc datum e agnosci pau
peribus fidelibus sancto sce ecclesie depme
dis ¶ A dno yhu xpo Cui e honor et gloria

fortitudo & potestas per infinita secula se
culorum Amen.

Expliat liber quinte essentie lapidis m[agistr]i
Iohanis de Rupecissa viri mag[ni] &
prophetia de ordine minor[um]

IN Nomine domini Amen ¶ Hic sol
uitur dictum Aristotilis 4to. metha(ur)o(rum)
vbi dicit sciant artifices alkimie q(uod) spe
cies metallor(um) permutari no(n) possunt
¶ Quod quide(m) ver(um) e(st) vt subdit nisi p(ri)us
reducant(ur) i(n) p(ri)ma(m) materia(m) .i. in argentu(m)
viuu(m) & uocat(ur) aqua uite p(er)fecta ¶ Quo
aut(em) ad hanc aqua(m) p(er)uenire debeamus
hic insequ(en)tibus lucide insinuabit(ur) que
solum posse(t) h(abe)t o(mn)ia corp(or)a metallica in
materia(m) prima(m) reducere &c(etera). vz

Sublimatio Mercurij

REcipe igitur Vitrioli romani lib. j.
¶ Salis co(mmun)is vsti ℥ x ¶ Subtiliter
in vnu(m) co(n)terre & ponat(ur) in vas figuli vi
treatu(m) amplu(m) aut i(n) terreto(rium) vz vitre
atu(m) sup(er)lentu(m) igne(m) ut materia i(n)cipiat
fluere & liq(ue)fieri ¶ Quo f(a)c(t)o ℞ Mer(curij) mi
neralis puri & no(n) infecti .i. no(n) sofisticat(i)

d . I . ipmq3 pone in coriu leporinu et sparge eum granulatim sup materia △ . ro . et ⩲ liquefactam et moveat cu spatula lignea ut ipe feces △ . ro . et ⩲ . degluciant . ☉ . sic q de ipsis nihil appareat Sed ex toto fuerit p istum modu impastatus ¶ Quo peracto facies materia exsiccari in teperato calore furni p noctem Mane autem facto excipies materia sic exsiccatam et coterras ipam et bn sup lapide quo contusa et pulverizata ut vidisti : tuc ponas eam in vas sublimatis quod aliud del dr ad sublimandu et suppone sibi pilleu suu et circa iuncturas bn plud tabitur luto sapientie ne possit . ☉ . exire et tuc vas ponatur sup suu furnu et aptetur furnus cu lucamentis ne possit aliquo mo declinare ut scis ita q di recte stabit : tunc accende igne in

furno p(ri)mo lentum p(er) 2as aut 4or hor(as)
ut aquositas ☉ et △ ro(tundi) euaporet. po
st euaporationem aq(u)itatis auge ignem
ut materia ☉ alba pura supraponat(ur)
suis fecibus iterum p(er) 4 horas. Quod
sic proba intromitte baculum ligneum
in vas sublimat(ori)s superius p(er) foramine usq(ue)
descendat ad materiam et si sentias q(uod)
materia alba spongiosa ☉is e(st) supra
posita et locata suis fecibus tunc extrahe
baculum et statim vas claude superius cum
luto ut non possit euaporare ☉s et for
tifica sibi ignem bene sicq(ue) materia ☉
alba supraposita fecibus sup(er)a elleuet(ur)
vi ignis usq(ue) in aludel et hoc fac iter(um)
p(er) 4 horas. Ultimo da ignem fortissi(mu)m
cum lignis ad flamam usq(ue) ad ignitio(nem)
vasis et separa fecum et hoc ideo si ali
quid de pura substantia ☉ i(n) ipsis
fecibus remansisset q(uod) illud ab eis separet

vi et potentia ignis tunc cessa ab igne et
fac furnum vas et materiam ifrigidari
p noctem mane aut excipe vas de furno
et lutamenta depone caute ne intus macu-
letur. ☉. et aperi ipm vas et respice et si
inveneris ipm album subtm purum desuz
et ponderosum tunc bn est. Sin aut q eet
spongiosus porosus et levis tunc collige
eum ex toto et eius sublimat reitera
secundario cum eisdem fecibus aut cum
[illegible] tanto + pparati iconium bn contusis
in vase locatis ut prius sup furnu suu
et tnc eodem modo sublimet cu regimine
ignis ut suprascriptu est tnc apperias et
vide si fuerit sublimatus albus densus
et ponderosus tunc eum sic collige et di-
ligenter reserva eum pter ad parte ut
quado ipius indiges ad opis coplemetum
ut tnc eum heas. ¶ Si aut adhuc ita eet
ut dictum e et no eet densus et c. tunc

super eum eius subli^{ne} tertio donec fit ita sed albus purus densus et ponderosus ¶ Et no^{ta} quod in tali operatione duo corrumpentia deli sti ab ipso. ☉ primo abstulisti ab eo aquita tem eius superfluam fugitivam s. quod amplius non fluet secundo purgasti eum a sua terreistate imunda aque cum fecibus in fundo remansit et eius substantiam albam claram mediocrem semifixam salvasti. sal va ergo eum ut dictum est. **De prima aqua**.

Quantum ad 2^{am} preparationem aque vite Nota primo quod prima aqua fortis sic fit ℞ ∆ .xo. aluminis calcinati ana ℔ .2. ⊥ ℔ .2 et his simplicibus insimul contusis et bene mixtis ponatur in violam aptam lutatam luto sapientie et aptetur viola in suum furnum distilatorii allembico supposito et iuncturis bene clausis ne spiritus possint evaporare una cum suo receptaculo anposito secundum quod moris est et incipies

12

distillare aquam fortem secundum communem
modum ut scis primo lento igne secundo
forciori tercio cum lignis ut omnes spiritus
exeant et allembicum realbescat tunc
cessa cum igne et fac furnum infrigidari
ri et aquam fortem sic distilatam diligenter
collige preter ad partem et ista est aqua
prima simplex disolutiva lune huius
aque collige lb. iij sive iiij et habeas illam
ad partem preter ad operis complementum.

Signa dicte huius aque sunt illa lunam
disoluit aurum ab argento separat ☉
crudum calcinat et tingit cutem hominis
nigro colore difficulter mobili hec est
aqua prima philosophica communis serva ergo eam caute
preter ad partem quia habet in se unum gradum
perfectionis. Aqua secunda clarificata
per ✳ sive aquilam

Nunc igitur ad secundum gradum perfectionis
transcendam huius aque predicte ℞

igitur huius aque prime lib. 1 gra exempli
et in ea dissolue ✳ 2/1 3 puri et clari
quo dissoluto tunc statim est aqua aliter qua-
lificata et aliter colorata quia prima aqua
fuit viridis coloris et dissolutiua lune sed
non solis. Sed statim post impositionem
✳. partim fertur eius color in citrinum et
dissoluit durum ☉ et ☿ sublimatum
et illa est aqua secunda dissolutiua ♀.
et tingit pellem hominis cytrinissimo
colore. Habeas ergo eam sic preter ad parte
ut ulterius proficiatur ad tercium gradum
perfectionis: **Aqua tercia qualificata
per ☉ sublimatum:**

Quomodo autem hec aqua qualificatur et
graduatur ad tercium gradum
sue perfectionis modus agendi talis est.
R aquam secundam ut supra et sic gra
exempli eius libr. 1 et R ☉ subli. tus 3
predictum clari puri densi ponderosi bn

contusum . ꝑ vi. Et ponatur . ☉ sic sublimat
initus istam aquam secundam paulatim
et successiue . et sigillet orificium vitri bene ne vir
tus * immissi subito exalaretur . et ponatur
vitrum ad cineres temperate calidos . et incipiet
aqua ista statim agere in . ☉ . ipsum dissoluendo
et incorporando . et sic permittas vitrum
stare in cineribus calidis . et in dissolutione
aque : donec ipsa aqua de cetero non operetur
ipsum quia . ☉ sublimatum totaliter dissoluit .
Agit enim ipsa aqua semper in . ☉ . per modum bullie
teritionis . donec ex toto dissoluat ipsum . Sed
si ista aqua ex toto non posset dissoluere . ☉ .
in recompositum : tunc quicquid dissolutum fuerit
per istam aquam de . ☉ . hec deponatur : et non solutum
in mundo ... exsiccetur lento igne et conteratur
et cum noua aqua iterum dissoluetur ut prius et sic re
iteretur iste ordo donec totus . ☉ . sublimatus
sit solutus et in aqua conuersus : Tunc omnis
solutus in unum composite in vitrum mundum

et claude bn orificium eius cum cera et serua diligenter. ¶ Hec aut est aqua tercia p̄ficia spissa qualificata tercio gradu p̄fectionis. Sig° aut huius aque sunt ista. lamē cupreū si in ea humectatur statim deargentatur et coagulatur in aere frigido et fumū albū dat et fetidum sup ignem et ē aqua ponderosa valde serua igitur eam diligenter q̄a est qualificata et gradata tercio gradu p̄fectionis et ē mater aq̄ vite q̄ omnia corpora in p̄ma materia disoluit. **Aqua vite m̄ita per quā om̄ia corp̄. calcinata et putrefacta in primam materiā reducit͡ꝫ**

Recipe aquā terciā glorificatā. talem et ponderosam tercio gradu perfectionis qualificatā ut sup̄ dixi et pone eam ad putrefactionē in ventre eq̄ bn̄ digestum in vaso vitro claro bn̄ sigillato cum longo colo p̄ xiiij. dies et fac eam putrefieri et feces in fundo residere tūc transmutatur

aqua de colore citrino in flaveum colorem quo facto et finito excipe vitrum de fimo equino et pone inter cineres lentissimo igne et suprapone alembicum cum suo receptaculo et incipies distilare aquam vite clarissimam mundam et ponderosam Lac virginis accetum acerrimum guttatim et semper lento modo continuando ignem donec totam aquam vite serenam distilaveris Tunc cessa cum igne et fac furnum infrigidari et aquam vite sic distilatam puram post putrefactione diligenter conserva preter ad partem Et nota quod ista distilatio debet fieri tocies quociens quousque ista materia incipiat inspissari et sic quod omnes aqueitates recedant Ecce ista est aqua vite Accetum phorum Lac virginis medium per quod corpora resolvuntur in primam materiam quod infinitis apud phos nominatur nominibus Signa huius aque sunt ista

Si vna gutta eius proiciatur sup laminaz
cuprea ignita statim penetrabit et vesti
gia relinquet alba et fumigat sup ignez
et coagulatur in aere i modu glaciei. Cu
aut hec aq distilatur gutte eius no con
tinue intrant vno uestigio sicut alie gut
te aque. Sed vna gutta transit p vna via
alia gutta p aliam viam. Hec eni aq
non agit in corp metallica sicut alia aqua
fortis. Sz corrosiua q corpora disoluit i
aquam. Sed ipa omia corpora si fueru
in eis posita reducit aut resoluit i. ☉.
vt postmodum audies. Nam ipa per
purificatioez aut clarificatioez distila'is
ab omni igneitate sulfurea et corrosione
est depurata et in meliore statu produc
ta. q amplius no e aqua corrosiua cor
por' disolutiua in aquam. Sed corpor'
reductiua in ☉ qua vim recipit a ☉.
puro in eo disoluto et patefacto p terram

gradum perfectionis neq in ea manent alique turbulentie terrestri^tuz^ neq feci quia per distilationē ultimā omia fuerunt sinitopata. Sed solū clarissimū optimum nā corosiuū ibi post putrefactionē fuit separatū: feces uero nigre terre turbulēte remaserunt in fūdo vasis. Color aut huius aque est celestinus clarus flaueus: serua ig eam diligenter ad ptē qa p eam oīa corp^a calcinata et putrefacta resoluuntur i pmā corp radicē. Galen. Qualiter oia .O^a calcinat et ad pmā mā^az reducat. i. i arg^tus.

Cum aut aliq .O. in pmā maz uolueris conūtē p aquā vitē sine acetū acerrimū tūc ipm .O. sic ppara. R. .♀. cementatū optie et foliatū seu subtiliter limatū ptē .j. et cōtere limaturā sup lapidē cum .+. corita ut mag subtiliter pulucrizet. tunc dissolue .+. abro p aqm calidā et fac calcem .♀. pulueriza tā residere in fundo et aqua abice: postea

exsicca et inbibe eam ter cum oleo tartari
quod sic fit. ℞ tartarum calcinatum et tere
fac ex eo lixivium distilla per filtrum [illegible]
totum [illegible] horas in [illegible]
aqua bulias lento igne [illegible]
deinde infunde iterum [illegible]
ut supra et coque ad [illegible]
per cineres calidos ut [illegible]
oleum sed melius est [illegible]
vitro postea pone pil[illegible]
Loca ad cellarium in [illegible]
et habebis oleum tartari [illegible]
ter calcem ♁ cum oleo [illegible]
semper exsiccari in [illegible]
vertitur primum et supfunda [illegible]
super eam emineat ad [illegible]
et claude vitrum et pone [illegible]
octo dies ad putrefaciendum [illegible] et sic postea
excipe et oleum effunde [illegible] et
calcem exsicca. Quia [illegible]

in aq vite pdicte ptes .xij. et claude uitru

et ponas ipm sup ualde lenu calore . tunc vul

ipa calx ipa aq vite conuertet in ☉ . et hic

fac [illegible] in tepato calore et rectione

[illegible] calx vertit in ☉ ¶ Quo fco

[illegible] et ☉ corporale excipe

[illegible] vitreatu et cu aqua

[illegible] exsicca tunc ponas

[illegible] vel cornu leporinuz

[illegible] cu grenidati p pa

[illegible] tunc p[illegible] tenu bne

[illegible] et amalgarizata

[illegible] illa cu noua aqua

[illegible] donec totu ☉ . tunc

[illegible] aliq illa terra

[illegible] omia [illegible] penetica

[illegible] ☉ . q tunc ☉ [illegible] e no vla

sed pfecis ¶ [illegible] huius ☉ sui ista

¶ Primu [illegible] ☉ ¶ Secu

du [illegible] ☉ . [illegible] post fci

igne si eu gutta ponatur super lamine ignitu. Et
sic potes tibi ☉ corporale tangere quantum volueris
per ipsam aquam vite facere. Similimodo fac cum
corpore ☉ finato vel calanato et in calce
reducto vel subtiliter soluto vel limato ut
supra dictum est de ☉re ☿ cementato et sic per omnia
fiet ut supra dictum est et sic in ☉ corporale reduc-
do.

Augumentationis ☉ philosophici.

Postquam habueris ☉li corporis ℥ vii tunc
℞ lime pure limate ℥ 4 et cum duplo
sui ℞ de ☉ prius facto aut extracto et
fac amalgamari in unum coterendo ☉m et
limaturam sic quod fiat unum et quod limatura
deglutiatur ab ipso ☉ et fiat tamquam pasta
molis: hanc pastam sive amalgama po-
nas in ♍dm in xii proportione ad ipam
in unum vitrum sigillatum super valde tem-
peratum calorem et resolvetur ipsum totum
in ☉ et sic augumentabis usque ad infi-
nitum quia semper sumam maior pars vo

N158

salilis ~~fluida~~ superat minorem et trahit ad se et convertit eam in sua natura quod tunc et est. ¶ Licet eadem potentia super aliam partem non resolutam sicut prima pars hunt super ipsam: quia semper summa maior volatilis superat summa fixam. et convertit in sua naturam et sic augumentatur usque ad infinitum

¶ Et sic habes explanatum quod omnes philosophi voluerint occultari.

Et sic explicit cum dei adiutorio;

Omne compositum resolvitur in sua componentia.

Incipit Pratica artis alkimie.

NUNC in dei benedictione pratica
reserabo et modu agendi phicum quo perficiat
ipm elixir sive tinctura alba et rubea ex
solo mercurio phorum super ipm Mercuriu
et super omnia mineralia corpora a perfectione
diminuta ut in perfectione consistant vera et
perfecta lunaria et solaria corp. omni nali
meliora. ¶ Ex Mercurio igitur sapientum
qui non est vulgi et qui apud phos prima mate
ria nominatur et est Elementu aqueum
frigidum et humidum: aqua permanes spus
corporis: vapor unctuosus aqua benedicta:
aqua venenosa aqua sapientum acetu phorum
aqua mialis: ros celestis gratie Lac virgis
et mercurius corporalis et multis alijs in
finitis nominibus in phorum libris nominatur
q quide tn noia quius vera sint tn una et eand
servant rem ut pote solu mercuriu sapientu
et ex ipo solo ellicitur omis artis virtus alkimie

14

& suo modo. ipa tinctura alba et rubea.

Geber. Ergo dicit Geber magr magistrorum ¶ Qm

in rez multiplicite ars nostra no pficitur

est enim res una Lapis unus & medicina

una in quo consistit totum magisteriu cui

no addimus re extranea. nisi q in eius p

paratioe supflua remouem nam in eo &

p eum sunt oia huius artis necessaria.

¶ Et dicit iterum cui no addimus re ex

tranea preter Auru & argentu no sunt

eni extranea ipi lapidi si ponantur in

eius fermetatioe quia sut coadiutores

duo pp quos opus alkimicu completur.

¶ Pro quo ulterius nota q Mercurius e

ductus a corporibus similis e Mercurio

coi & simila similibus cogaudent &

eis magis uniunt & assimilant & ita

intellige de simplici & composito ¶ Et

istam operatione occultauerunt oms

phi in libris suis et multa mirabilia

dixerunt. Et dicunt quod totum beneficium quod
est in hac arte est in Mer^o et Luna. Et in Mer^o
et Sole. Et scias quod omnia alia extranea sunt. Et
Dyamedos philosophus ait. ¶ Venerabili utimi- Diamed
ni natura qui natura non emendat nisi in sua
natura cum itaque alienum nolite intro-
ducere nec pulverem nec aquam nec
ullam rem extranea quia diverse res
naturam philosophicum non emendat lapidem. Et sic
breviter patet intelligenti quod tinctum lapidis
philosophici non extrahitur nisi ex Mer^o sapientum
omnibus aliis rebus in vialibus circumscrip-
tis: ut sunt sales et aluminia et vitriola. Nota.
et bouracha et aque fortes et cetera. ¶ Et iste
Mer^s pronominatus est radix philosophica arbor
alta ex qua rami infiniti multiplicantur.
Et iste dicitur et lapis notus in capitulis
libri quem philosophi habuerunt. Prima operatio est sublimatio.

PRima autem operatio ad perfectionem huius
lapidis pertinens quod elixir philosophorum vocatur dicitur

sublimaº ¶ Quomodo autem Merc^s. phorum debeat
sublimari hic in sequentibus lucide absque
palliatione patefiat ¶ Proquo nota quod ista subliº
non est vulgaris sed phica: quia nostra subliaº.
non est nisi nostra subtiliaº. quia superfluitates
ipius lapidis remouemus per sublimationem.
¶ Est autem subliº. phorum partium non fixatarum
eleuatio a partibus fixis: quia partes subti
les non fixe leuantur per fumum: partes
uo fixe deorsum remanet & sic uolumus
quod non seperentur abinuicem sed remane
ant simul ut mutuo figantur. ¶ Et scias
quicumque recte sublimat mercurium phicum inuenit
in quo virtus nostri lapidis est totum magis
terium perficit & facit ¶ Nam ut dicit
Geber. Geber quod tota perfectio artis solum con
sistit in sublimatione & in vase & in ignis
regimine. quoniam in ista sublimatione fiunt
& consistunt omnes isti modi: scilicet Subliº.
distilatio ascensio et descensio Coagulaº.

Putrefactio. calcinatio. fixatio. Inceratio
Tinctura alba & rubea uno furno & uno
uase & una uia lineari usque ad finalem
eius consummationem. De quibus philoso[phi]
multa capitula tradiderunt ut scientia
fieret obscurior ad intelligendum & ut
ipsi insipientes ad eam nullatenus per
uenirent. Accessus ulterior ad opus
Nunc igitur qualiter ad tanti operis
laborem accedere debeatis breuiter &
simpliciter uobis tradam in hoc meo opus
culo. Recipe igitur In nomine domini nostri yhesu
xpisti pretaxatum vene[les] Mercurius aqua
phororum p[er]maringale sapientum quod materia
prima corporis perfecti dicitur ut scis et
noscis. & ponas eum in suum alueolum
mundum clarum lucidum rotundum orifi
cio eius bene obturato sigillo hermetis ne
possit aliquo modo respirare. & ponas eum
ad suffocandum ad suum lectulum bene

stratum temperatu calidum p mense phora
continue calidum conseruando eum in
sui sudoris sublimatide usq amplius no
sudauerit mo ascensionis et descensiois
donec ipe intus incipiet putrefieri suf-
focari coagulari in conseruatiois ig s
et fixari sic q amplius p fumosam dem
substantia non ascendit. sed in fundo
remanet siccus & humiditate exhaust
putrefactus & coagulatus in terram
nigram conuersus quod capud corui
nigrum est & ele^{tuz} terreum siccu dr.
¶ Quo facto tunc vera phora sublima^{o}.
est expedita in qua patrati sut omes
modi agendi pdicti s3 ¶ Sublima^{o}. disti^{tio}
coagulatio [illegible] putrefactio calcina^{o}.
fixatio vno vase vno furno ut dictu
est. quia quando lapis noster e i vase
suo & cum ascenderat p fumu ad cap^{t}
uasis sublima^{o} & ascensio dicit^{r} Sed

qn de alta egreuit ad infima & ad fun
dum descendit tunc dicitur & catur
destilaº et descensio ¶ Sed quando lapis
incipit putrefieri & ex multiª tali asce
sione et descensione sic q incipit coagulari
tunc dicitur & causatur putrefactio
& coagulatio & fit tandem ut calcinetur
et fixetur quia ex defectu humiditatis
aquee radicalis tunc catur calcinatio et
fixio uno actu dequoquendo simul et
semel in vno uase et vno furno et est
ptaxatum ¶ Est autem ista sublimatioe
facta uera seperatio eletorum ut dicunt phi
Quia operatio nostri lapidis nihil aliud
est nisi eletorum seperatio et coniunctio eorum
¶ Nam in nostra sublimatioe elementum
aqueum frigidum et humidum trasmu
tatur in eletum terreum siccum et calidum
¶ Ex quibus patet q seperatio quattuor
elletorum in nostro lapide non est vulgarism

seperatio sed phica quia in phica subli. ine nra
iam facta perfectissime ele.ta seperantur
quia in nro lapide solum sunt duo ele.ta
formalia s3 terra et aqua: terra namq3
uirtualiter in se continet ignem ratione
sue siccitatis ¶ Aqua ideo continet uirtu-
aliter aerem ratione sue humiditatis.
Et sic patet q in nro lapide solum sut duo
ele.ta formaliter licet quattuor sint vir
tualiter ¶ Ergo dicit phus ¶ Non e autem
seperatio ele.torum in nro lapide sicut ideote
intelligunt. In na namq3 nra e quodda
archanum absconditum ¶ Nam ele.ta
duo sunt quorum opus et uirtus sentitur
q sunt terra et aqua alia ideo duo ele.ta
q sunt aer et ignis nec tanguntur n uidentur
nec quorum largiuntur nec locus eorum uidetur nec
virtus eorum scitur nisi in prioribus ele.tis
q sunt terra et aqua quoniam ignis in
decoctione eorum vertit colores

phus.

Notandum qualiter q corpus perfectum
quod pertransiuit corium & est
conuersum in arg. ui. ut supra dixi
ponatur in vase uitreo sublimatorio q
ht collum parvum superius & quod ht
copertum orificium pano linteo et stet
in lento foco uniuslumunis q dr febilis
donec omnis nigredo lapidis q apparebit
i superficie omnino sit amota & vas sit
circudatu cineribus i tm q ma sit cum
eis coperta et illa nigredo q ut nebula in
superficie apparet cum spatula lignea mo
da subtiliter amoueatur vase discoperto
donec amplius nigredo non ascendat
lento igne continuando Illa nigredo
a phis dicitur uestis tenebrosa & lapis
clarus q remanet dicitur aqua mundifi
cata de terra sua & tunc sunt duo eleta
lapidis. s3. terra et aqua. nigredines col
lecte in vitro bn seruentur: Et pma nigro.

q apparet est signum putrefactionis lapidis
& eius solutionis ¶ Cum aut nigredo
totaliter euanuerit e signum totalis putrefac
tionis & solutionis eius. & illa nigredo
apparet aliquando p xl dies plus ut
minus secundu quantitate me et i
dustria opantis que iuuat pmultum
ni aeterna seperatione nigredinis ¶ Ec
ce de dei gra iam hes unum elemetuz
in lapide phico quod est terra nigra cap.
corui mater cor & radix aliorz super
quam terra tanq super stipite omnia
alia fundantur ¶ Quod elementuz terreu sic
cum multis nominibus noiatur i phorz
libris ¶ Dicitur enim laton thaurus
fex nigra. es ncuz nimus rir sul
phur nigrum: plumbum chimel et c.
& hit alia nomia infinita quocumqz
tn mo eius nomina diuersificantur
tn res est semper una sola et eadem ab

ab vna re ortum his. ¶ Sic ergo per talem
privatione humiditatis que in phorum
sublimatione causatur factum est vola-
tile fixum & molle durum et aqueum terreum
secundum Geber. ¶ Item facta est · Geber ·
mutatio de natura in naturam ut aque na-
ture in igneam secundum naturales in turba. ¶ Item
facta est mutatio complexionum ut
frigide et humide complexionis in coleram
siccam secundum medicos. ¶ Item factum est
de spirituali corporeum secundum Aristotelem. · Aristoteles ·
¶ Item factum est liquidum spissum secundum
Alphidium. ¶ Item factum est de ma- · Alphidius
nifesto occultum secundum Rudianum in · Rudianus
libro 3. ¶ Et sic patet intellectus phorum
cum dicunt operatio nostri lapidis nihil
aliud est nisi naturarum permutatio & elementorum
revolutio. patet nunc quod per talem incorpo-
ratione humiditatis, facimus humidum
siccum volatile fixum spirituale corporeum.

& liquidu spissum et aqueum igneu &
aereum terreum et sic utiqꝫ ueras per-
mutamus naturas et om̄ia quattuor
ele^ta^ rotatim uolu̅emus & eorꝫ nr̄as
permutamus ut ulterius declarabo.
¶ Sic simili mo fiat seperatio nigredinis
ut sup̄ de corporibus perfectis vꝫ sol
et Lune. s^d^ factum est de corpore i per-
fecto .i. arg^to^ vi ¶ Et nota q̄ dosis cō-
porum luminarium debet ēē una p̄s
corporis; aque Mercurialis ut sup̄ p̄tes
iiij^or^. et hoc in prima coagulatiōe .i. qn̄
fit seperatio nigredinis eius ut supra.
Nota. ¶ Et nō q̄ luminaria omnino debent
p̄parari sicut corpora nperfecta q̄ a
aliter non possunt dignitate fermen-
ti assumere nisi sint disoluta. pu-
trefacta distilata & mundificata
sicut corpora inperfecta quia i hijs
stat clauis tocius artis;

Terre nigre dealbatio

Nunc igitur in dei nomine ad 2am pparatioẽ
q est terre nigre dealbatio est transsceden-
dũ simplici declaratioẽ ¶ Pro quo nota
postq terra fuerit seperata ab aqua sua
per distilatiõem allembici Aqua est po-
nenda in urinali & allembico supposito
ut moris est, inter cineres situetur in
furno distilationis & illa aqua putre-
factionis distiletur lento igne sic .vii. ·septies·
sed primo guttatim sic q artifex pot
discrete numare .60. momenta hoc ·sexaginta·
est q magister conferrat .60. verba
distincta cum pausa in medio dicẽdo
¶ Et iste ordo omnio servetur in distilatiõe
& illud quod inveniens infunde recurbi
te sicz. feces q remanserunt dissolvet
omnio cũ nova aq. in triplo vel qdruplo
sui & tãto q omnio dissolvetur et materia
in argentũ vi· cõvertatur ¶ Et hoc fiat totiens

ut supra distilando donec tumdalia sint penitus admota & sic hes distillata aqua & unificata & in ista distilatione non est tempus determinatum in maiori an fiet uel minori ¶ Sed secundum maiore uel minore quantitate aque reseruate ac ig[n]is uniformitate distillent. ¶ Deinde R[ecipe] terra nigra p[er]fixa q[ue] cap[ut] corui dicat[ur] & conterre eam in mundissimo porphirito subtiliter et caute idest pone terre quam dicas mercurium sublimatum in ampla & adde ei de parte reseruata aq[ue] philo[sophie] ut nunc dicam esto parte una per vigeniam tuum in unum confitendo aquam inbibendo terre succe[ss]iue donec bibat aust[rum] suum pretaxatam & deinde insimul in unum chaos commisceas coterrendo ut fiat bona et profunda unio corporis et aq[ue] in commistione usque ad profundum corporis ¶ Hoc est dicere terra quam superius reseruasti

solutus

ex agmina

pulueri zabar et pone eam in vase uitreo
predicto lutatis iuncturis amborum et da
sibi de aqua supradicta distillata donec
super eam natet et quoque igne leui .i. ita
siccetur leui foco sicut erat ignis putre-
factionis uel parum fortioris et hoc quatuor
tuor diebus uel quousque aqua desinet
in terra .i. biberit eam tunc pone iterum
de predicta aqua et quoque ut prius
Et sic deinceps quousque terra fuerit alba
munda et clara et biberit aquam suam.
Ipsa tamen terra prius sit abluta a nigredine
per decoctionem ut dictum est. Quia aqua
cum terra putrescit et mundificatur que
cum mundificata fuerit auxilio dei
totum magisterium diriget. Quo facto
reponatur in suum cubiculum firmiter
clausum ne respiret et ponatur in lauacrum
suum bene strictum et paratum continue ca-
lidum ut exsiccetur sudorose hauriens

bibitus in suis visceribus p spaciu .viij. dierx
vt partim dealbabitur terra et post iterato
excipiatur ipse lapis & conterratur et lacte
virgine imbibatur ut prius p modu vnionis
vt iteru bibat haustum suu et rursu re
imponatur alueolo suo temperate calido
vt sudorose exsiccetur rursuz vt prius
Erit igitur iste ordo reiterationis terre im
bibitionis aque partis reseruate vnionis
& exsiccationis et calcinationis capud corui
i. terre nigre quater reiterandus ¶ Et sic
preciosissima lapidis terre sufficienter ad
ministrasti decoctione. ¶ Et sic p hos qs
contritionis aque imbibitionis exsiccationis
et calcinationis caput corui i. terra nigram
et fetida sufficienter mundasti et ad al
bedine pduxisti vi ignis calcinationis &
aque dealbationis ¶ Tunc ipam terraz
sic albam diligenter reserua pter ad pte.
¶ Nam ipa est quesitum bonum terra

alba foliata: sulphur album: magnesia alba
et c̃. ¶ Et hoc est quod Morigenes ph̃us vl̃t · Morigenes ·
cum dicat: ¶ Hec terra cum aqua sua pu-
trescat q̃ cum putrescit & mundificatur
auxilio dei totũ magr̃m terminatur ¶ Etiã
ut dicit hermes azoc· lauat latonem · hermes ·
& in immunditia omnẽ ab eo eripiat ¶ Itẽ
in ista compositioẽ et operatioẽ facta est
vera coniunctio Auri et Argenti & hc̃
intelligas sc̃ qñ de omnibus tribus habeas
terram de quolibet per se seperatã pparatã
& dealbatam siue foliatam quod idem
est vz · terram eius de corpore inpfecto
· i · argento vi · et terram eius de corpore per
fecto solis et terram eius de corpore pfec
to lune qualibet per se in suo uase pparã
tam et reseruatam ut sup̃ dixi ¶ Et
cum hoc aquam eius rectificatã et reser
uatã de quolibet corpore per se ut dcũ e in
suo vase · tunc ibi iã e fcã reuniuificatio

corporum mortuorum . Phus .

Quare dicit phus ¶ Qui nescivit mortificare et vivificare non laboret i hac arte ¶ Alius phus dicit . ¶ Terra nostra sicca nullum fructum facit nisi aqua sua pluviali deorsum humectet ¶ Iterum terra nostra sitit multum et dum incipit bibere bibit usque ad feces ¶ Alius terra nostra fructuosa aqua irrorata sitienter post quelibet haustum fructum dans centenum ¶ Et alia multa i libris phorum inveniuntur que parabolose posita sunt ut ars ab insipientibus si non perciperetur ¶ Ecce de dei gratia iam habes terram dealbatam foliatam preparatam et adoptatam ad fermentationem suscipienda que fermetatio est ipsius animatio ¶ Quare dicit phus ¶ Dealbate terram nigram antequam imponatur fermentum ¶ Item seminate Aurum vestrum i terra alba foliata et ipsa fructum

.phus.

.phus.

portabit centuplum : laboris processus ulterior

Postquam terra sic fuerit dealbata siue folia
ta preparata et verificata vi ignis calci
nationis et aque dealbationis ut superdictum est
Tunc eadem terra ponatur in cucurbita
apla uel in vrinali allembico supposito
et locato inter cineres in furno sublimatoris
cui detur ignis fortis quousque quicquid
ibi fuerit de aqua ascendat in allembicum
et terra remaneat in fundo vrinalis cal
cinata et hoc in cyneribus. Et tunc habetur
terra ignis et aer. quia illa terra est ignee
ignee Et sic procedendum de omnibus
tribus corporibus de quolibet per se ad ferme
tationem terre dealbate vt animetur cor
pus mortuum et viuificatur vt eius vir
tus multiplicatur usque in infinitum. et
ipsum elixir proficiatur desideratum album
tingens Mercurium et omne corpus in Lunam ve
rissimam Sed non quia fermentum non potest ingredi

corpus mortuū nisi mediante aqua q̄ facit
matrimoniū et copulatioē inter fermētū
& terram albā · ¶ Idcirco in omni fermētatiōe
notari debet pondus vniuscuiusq; ¶ No-
tes q̄ in arte nr̄a sunt quattuor elementa que
debet transmutari ¶ Nam terra transmu-
tatur in aquam · Aqua u°o in aerem · Aer
u°o in ignem · & si hec feceritis huius artis
finem habitis ¶ Item no q̄ terra nr̄a est
Aurum et Argentum male · Aqua ē aqua
malis ut dixi · Aer est spiritus malis · Ignis
u°o est tinctura : Postq̄ aqua sic fuerit
distilata de terra alba folliata ut sup̄ de-
quolibet p̄se vz̄ de omnibus tribus cor-
poribus · tunc aqua imp̄fecti corporis · i · arti
·vi · diuidenda est in duas p̄tes · vz̄ · q̄ una
p̄s debet coniungi cū aqua solis · i · cū aq̄ solu-
ta a sole · Reliqua u°o cum aq̄ Lune · i ·
cū aqua soluta a Luna · & tunc sunt duo · Ar-
·vi · vera q̄ ex vnius spermate sunt creata

¶ Deinde aqua lunaris debet diuidi in .ix
partes et quelibet pars debet poni in ampula
et seruari inter cineres nostros ī calore
lentissimo sicut ē calor galline nutrientis
oua sua ¶ Et nota si vis ptendere ad lunā
Rx de terra corporis imperfecti calcinata
de albata siue foliata ut supra ptes quatuor
et terre solis q̄ dicitur fermētuz solificū
partem vnam et de terra lune q̄ dr fer.tūz
lunificatū parte vnā hoc ē si terra corporis
imp̄fecti fuerit ℔ vna pone de fre.to solis
ʒ iiij. et de fre.to lune totidē misce bene
subtiliter in vase tibi noto rotundo vitro
cū paruo colo et pone desuper de aq̄ lunari
de ampula vna et clauso vase cū pāno li
neo ponatur in furno phico inter nostros
cyneres ad suum ignē et cōtinuet ignis
cōtinue quousqz mat'ia fuerit desiccata.
¶ Deinde detur sibi magis de ampula et
ignis cōtinuet ut prius ¶ Et hoc fiat tociens

quousque materia fundatur sicut cera
et fluat in lamine cupreo ignito sine
fumo ¶ Et nota quod imbibitiones ad al
bum sufficiunt septem ad plus quadoque
sio adminus ut materia liquescat sicut cera
& tunc est medicina perfecta ad album
¶ Et nota quod quanto huius complementi ordo
pluries reiteretur .s. solutionis et coha
gulationis contritionis et assationis
tanto huius exuberantie .s. medicine bo
nitas multiplicatur magis et magis ¶ Nam
quocies pertractaveris super unum lapi
dem eius propria bonitatem reservatam
tocies multas partes lucratus fueris .s. in
eius proiectione super corpus a perfectione
diminuta ¶ Ut si illius medicine pars
una in primo convertit .C. partes cuiuslibet
in argentum ¶ In secunda reiteratione
tunc convertit mille ¶ In tercia reitera
tione decemillia ¶ In quarta reiteratione

c. millia ¶ In quinta reiteratione mille
millia ¶ In sexta infinita millia et sic
usque ad infinitum ¶ Quare magnum
dictum philosophorum sic inquit ¶ Sapientes
laudant reiterationem. Et si una con-
trictio et una inbibitio suffecisset
non tociens verbum eorum reiterasset ut
postea declarabo ¶ Et nota quod si corpus
imperfectum fuerit terra una fixabitur
cum inbibitionibus suis In lxxxx
diebus ad album et in xl diebus ad
Rubeum Aliquando tamen fixatur una
citiori uel minori tempore propter industriam
operantis uel propter maiorem uel minorem
pigmenti sui quantitatem ¶ Nota autem
quod frumentum sit preparatum in calce al-
ba fixa et subtilis si ad opus album
procedit tua intentio ¶ Si uero ad ru-
beum tunc sit calx citrinissima aut
preparata et non erit aliud ¶ Quoniam

fermentū arg^ti argentū est · frementum
uō auri · aurum est et nō erit aliud fer^tuz
¶ Ratio aut̄ e ista quia ista duo corpora s̄t
corpora lucentia in quibus insunt radij
tingentes splendidi · cetera corpora rube^nē
et albedine Va qm̄ ip̄a sunt secūdū naz
de purissima sulphur^is substātia reperta
ad n̄r̄z lapidis pertinentia ¶ Fac ergo vna
quamqz speciē cum specie sua et vnumqz
observa genus cum gn̄e suo ¶ Quoniā opus albi ad
albificandū opus uō rubei ad rubificandum
et nō misceas opus vnius lapidis cū
opere alterius · alioquin erraberis si secus
· phi · fecer is ¶ Ergo dicunt om̄s phi ¶ Lapis n̄r
cōponitur ex tribus · s · ex sp̄u et aīa ac
corpore ¶ Nam terra alba foliata ē corp^s.
Sed fer^tuz est aīa q̄ sibi vitam tribuit
aqua mediante q̄ sp̄us uocat^r. ¶ N ā albū
nihil aliud est q̄ nigredinis p̄fecta ab
lutio & ex multo albo coll^to per fortio

rem ignis digestio; g̃natur in cytrinuz
Alius phus dicit ¶ Videntes aut̃ omnes · phus ·
huius artis inuestigatores albedinẽ in
vase apparentẽ ¶ Rati estote q̃ rubor in
illa albedine occultus est. Et tũc nõ oper-
tet uos extrahere. sed solum fortiter de-
quoquere usqȝ fit rubeum ¶ Sed notetis
prius signa añ dealbatioẽ apparere infi-
niti colores. Sed in dealbatione uenit sulph.
quasi nix. illud ascendit paulatĩ ualde st.
nix uel pluuia: et hoc ẽ q̃ ego semꝑ denota-
ui. ascendit ã terra in celum: et iterũ ruit Sublima-tio
de celo in terrã gradatim tũc uidebis oĩa
ele.ta ¶ Deinde ẽ in ignis fortificandus
quousqȝ aer fit rubeus. et hoc dr̃ ignis
¶ Deinde perficite ignẽ inalem quousqȝ
fit venenuz. et tunc hẽbitis basiliscum
phorum et nost.m dracone q̃ g̃natur inter
duos montes .i. inter cucurbita. et alem-
bicum et inter celum. et terra ¶ Terra

ternum est fundus cucurbite. Celum ē alti-
tudo allembici ¶ Deinde fugatis cum
scintilla om͞e metallum totius. Et hoc ē
q̄ dixerunt ph̄i ¶ Qui nescit mortificare
& post morte uiuificare .i. q̄ scit aīaz
a corpore extrahere & q̄n uiuus morit'
& si vivus coniungitur corpori solis ut
lune .i. Merc's. vivus tunc ipe p̄movi
uus moritur ex p longam decoctionē
Anima in aqua forti aīa moritur ¶ hoc ē M's.
q̄ fuit i corpore naliter cohagulat' vnit
se cū sp̄u exteriori hoc ē cum M°. vi°. q̄
ē corpori coniunctus amalgamando ¶ Et
ita Mercurius mortificat corpus extrahen-
do aīam eius q̄ prius equaliter fuit cū
corpore mortificatus ¶ Et ita M's. corporis
morit' et viuificat cū M°. vi°. et postea
abo .i. sp̄us et aīa a corpore extrahuntur
p sublimac̄ez. et corpus manet mortuū & ci-
nis et postea aīa et sp̄us debēt reddi

corpori et corpus manet mortuum quasi
cinis et postea anima et spiritus debet red
di corpori et corpus debet resuscitari
ex spiritus et anima debet in corpore mora
ri et mori ¶ Sicut dicunt philosophi ¶ Qui me
cum moritur mecum oritur quia spiritus
est anime locus et in aqua exhibitur anima a
corpore suo et anima est tinctura soluta in
spiritu qui est aqua phor... et dirrigatur in
formam fugitiuum et quando quis adhuc
effectum peruenerit ditatus est per hunc effec
tum spiritus ¶ Et dixerunt etiam ¶ Qui me
lactauerit in sinu suo et accepit de aqua
lactis mei et euacuit me sagene meo
moriar et si inebriauerit me vino
fratris mei et potauerit me lacte
sororis mee resurgam in melius et si
moderatus fuero ut vitis assata et
dederit mihi ad potandum ero sol
Lune et coniunctus fuero cum ...

phi.

anima est tinctura

martis ero similis soli corroda eum usq3
ad uiscera ¶ Et si ascendero in celu et descandam in terram complebo oiz minera
¶ Et cum rexurexero a mortuis mutabo
omnia & mutabor. De Rege rubeo
Si igitur hunc lapidem gloriosum Regem
album et verum lunificum couertere uo
lueris in lapidem rubeum ut fiat elixir
& tinctura rubedinis q transmutat et ti
git Mercurium & Luna et omne corpus
i verissimu solificum sic fac. vz
Recipe ipm lapidem album & diuide ipm
in duas partes vnam partem augumeta
bis ad elixir album ut prius dictum est
cum aqua sua reseruata alba & sic nunq
desinit ee eius ¶ Sed aliam parte ponas
in nouu thorum phorz mundum claru
lucidum & ponas sic in furnu suu sue
digestionis et auge sibi ignem donec vi
et potentia ignis digestionis i rubicudissim

conuertet lapidem q apud phos oleum phor
i. Sumia eius medicina uocatur & tinctura
rubea ¶ Et illa letificat cor hois sanat et
reddit homine hylarem & iuuenile & co-
pus confortat ¶ Etia dicunt phi Aurum
phor non est aurum uulgi in colore nec
in suba et argentu similiter ¶ Sed illud
quod extrahitur a beis e alba et rubea ti
ctura vera firma et fixa ~~perseuerantia~~
~~tiue~~ perseueratiua coloratiua perpetua
ingressiua penetratiua perfectiua omib
metallis permixtiua . Ad Idem .

Aurum Philosophorum non est aurum vulgi sed quod extrahitur a beis

Si enim uolueris ut fiat tinctura rube.[18]
elixir altissimi transformans et tin-
gens Mercu.[113] Luna et ome corpus i ve-
rissimum solificum Sic fac R Ecipe
de medicina alba perfecta libr 5 poat
inter cyneres nivos calidos ad primu igne
tan diu ousqz medicina desiccetur &
incineretur ¶ Deinde detur sibi ad bibe

dum de prima ampula de aqua solari
i. distilata a sole continuetur sibi ignis
et cetera. quousque materia desiccetur et
incineretur ¶ Postea detur sibi magis
de ampula solari et sic successive fiunt
inbibitiones & continuentur desiccationes
quousque materia rubificatur et liquescat
sicut cera et fluat in lamine argento
ignito sine fumo & sic erit medicina
perfecta ad rubeum ¶ Et nota quod aquam
solarem sive lunarem debes fundere tantum
super materiam sic quod materia solummodo co
hopiatur de aqua et non ultra. et tunc
continuandus est ignis usque ad desicca
tionem et tunc debet fieri 2a inbibitio.
& sic per ordinem usque ad perfectionem medicine
¶ Illam iterum augumentabis de parte
sua solificata reservata & sic secundam dati
onem digestionis ¶ Ignis fortioris pro
cedas in eius perfectionis augumentatione

aqua super materia existente ad ignis [illegible]

Ex cumulatione bonitatis de reiteratione
operis de parte sua reservata sue nature
convenienti solificata ¶ tandem ut eius
bonitas multiplicet usque ad infinitum
et non desinat et cuius una pars in primo Dosis
gradu sue perfectionis . C . partes M̃ venes
abluti cum sale et aceto ut scis et in cru
cibulo positi super parvum igne ut fer
veat aut lune statim tingit et trans
format in verissimum Solem melio
rem omni naturali ¶ Et sic possit in reitera
tione lapidis tanti in usque quousque
ipse Mercurii et luna in infinitum Soli
ficum converteret ¶ Et sic nempe
complet preciosum archanum quod est
super tocius mundi scientiarum archanum
et thesaurus incomperabilis ut postea
lucidius declarabo in gradibus albis
et rubeis et cetera. **Sequitur de gradibus.**

Nunc restat loqui ulterius quam precedat

ad gradus cum lapide phoz tam in albo q̄
in rubeo ¶ Pro quo nota q̄ in omnibus
gradibus sunt septem gradus. quia q̄n
tum ad album sunt tres gradus ad
rubeum uō quattuor. De p̄mo gradu.

PRimus gradus albus in quabbet
imbibitione et solutione sic fit. ¶ Cum
uero habueris oleum solutum ad libr
.j. diuide libr accipe aliam uō serua
tunc gella in igne candeloso. de oleo uel
sepo tribus diebus ad mauis .viij. Secun-
dum q̄ tibi uidebitur postea mitte in
frigidari aperi uas cohagulatū excipe
terre in lapide ut scis in loco calido pp
humiditatem aeris & distilla disti
latum uō a cohagulato reserua in suo
uase clauso ad imbibitionez post assa.
i primo ordine ¶ tunc iterz cohagula.
tritū assa uase bn̄ obstructo in cineri
bus ad .9. horas diei uel p die integrū

¶ Et assatio debet fieri in omnibus gradibus predictis infrigidatum excipe · Et illud ascendit redduc sup feces que remanet in fundo ¶ Modo accipe mediam partem com̄ · sbaz integram de Mamo et cum hoc ablue distilatum a cohagu^to prius dicto ex suo receptaculo tunc p̄mo assatum imbibe cum tertia parte sui mercurij et bn̄ exsicca ut terri possit tunc pone substantiā ad figendū ad solem estiualem uase firmiter obstructo cumqz nn pastaueris obstrue uas et subli post lento igne ā mane usqz ad meridiē ¶ postea uigora ignem ā meridie usqz ad noctem mitte infrigidari postea excipe et quod ascendit redduc sup feces per imbibitionē desiccando terrendo itez pone ad subli^dnz ¶ Tertio imbibe cuz Mer^o reseruato terre exsiccatū ut prius

sublimatio
ny
sequitur

sublimando donec uolatilis fugitiuu heat cum fixo vnam imbibitio sublimando cum crudo Mer° ¶ Et ididem adhuc fac donec uolatilis figatur cum fixo et fluat in lamine ignito sine fumo sic p proba sequendā ¶ Tunc p̄ma pars istius medicine siue tincture tingit · x · cuiuslibet corporis sed xx · partes in mer° viuo · uel crudo · ¶ Et nota q̄ imbibitio reiterationis puluers fixi debet fieri cū media parte Mercurij abluti et purgati ¶ Sed resolutio substantie non fixe pulueris crudi donec totum soluat et eo soluto coaguletur assetur imbibet cū tali pondere mercurij iam dicto ablutū solutum distilatum a cohagolato fige tribus uiab; p omnia faciendo ut p̄us in assatione p̄mi ordinis scriptum e et citissime hebis tincturam albā p̄mi ordīs cōpletā et fixā ·

De ordine 2[i] gradus :~

PRimo ordine sic completo procedas
ad 2m gradum album cum eadē suba
humectando cū oleo reseruato ut s[upra] et
sine pondere q[uod] iux[ta] humida fiat subtia
pone ad soluendum ut in primo ordīe
dicitur sed timus calidior sit bulliēs
et non sit nimis humidus ¶ Sic simili[ter]
hr fieri in gra[du] 2 ordis albi sed cohag[ula]tio
fiat duobus lignim[entis] compactis in unu[m]
¶ Distilatum sic à coagulato reseruetur in
suo vase bn̄ clauso ad imbibitionē post
assatiōez fac cum distilato et lauato
et fixo ut sup[ra] dictum est ¶ Cum ia[m] subtia
no vult plus solui excipe ite[rum] imbibe cū
oleo ip[ri]mo ordīe reseruato pone ad soludu[m]
subaz ut p[ri]us et hoc totiens fiat ibibēo
soluendo donec tota suba soluatur
et sic hebis oleum cū oleo solutionis

gradualbo et oleum solutū tunc diuide ī 2as
partes· vnā parte gella et alia tercia et disti^tuz^
a cohagulato ad oleum iā reseruatū funde.
tunc coagulatū assa assatū inbibe ꝑ omia
ut p^rimo g^du^ albo ut in vnum conuertatur
ordine ignis donec figatur et fluat super
lamina ignita sine fumo ut scis ¶ Tunc
una possis in mediane tingit 2 x^n^.
partes cuiuslibet corporis ut C^tuz^ in
Mer^o^ crudo. De ordie tercij g^dus.

Secundo gradu sic completo proced-
as ad tercium g^dum albū cū eade suba
humiditandahter, inbibe subaz cū oleo
reseruato pone ad soluendū ꝑ omia ut i
p^a^mo et 2^o^ g^du^ albo dictum e. Sed i solu^ne^
sit ignis bulliendi calidior et pauce hu-
miditatis, et fac sic don^ iterz suba tota
soluat et oleum ai oleo 3^ij^ gradus ī vnū
conuertat ¶ Dend oleum iterz diuide in

duas partes. vnam parte gela alia terua
& in congelatione sunt tria ligni in vna
compacta in vnum et vigoratur ignis ult-
riores gradus fiat etiam maiori igne ¶ Sed
docet Geber: tunc assa et assatum ibibe Geber
ut in tertio gradu albo et fige donec uola-
tilis figatur cum fixo et fluat super laminam
ignitam sine fumo ¶ Cuius vna pars istius
medietate tingit. centum. Tertio. cc. et sic
sunt in vniuerso. ccc. partes et xx. quod
intelligitur sic. quotquot partes sunt in ccc.tis
et. xx. per tot millia tingit in Mer.o crudo
¶ Sic tinctio in se ipso ulterius non tingit. tamen
in corporibus tingit tantum quantum sunt

De ordine .x.i gradus qui dicitur primus rubeus

Tertio ordine sic completo procedas ad .x.m g.m
qui dicitur primus rubeus. hunc iterum imbibe sine di-
uisione parcium cum oleo reseruato in 3.o gradu
albo pone ad soluendum in fimo donec soluat.

sicut docet 2us gradus solutum oleu' cu' oleo
in xto gradu rubeo ut in vnum oleu' con-
uertatur ¶ Iterum oleum diuide i' duas
partes unam gela partem aliam reserua
¶ Distilatum u'o a cohagulato ad oleum
reseruatu' funde cohagulatum assa ignis
regimine 2i gradus albi donec figatur
& fluet sup laminaz ignita' ut p'us ¶ Et
sic faciendum e' in omnibus g'dibus ubi
tibi occurrit sp'situdo olei ut famulus me-
lis donec totum compleatur & cetis sic
complebis et hebis tinctura' primus g'dus
rubei qui dicitur iiijs ¶ Tunc vna pars
istius medicine tingit ccc p's cuiuslibet
corporis et quingentas partes i' Mero
crudo ¶ Sed tinctum primo tingit
xx 2o c. tercio cc 4to q'ngetas
& sic sunt in uniuerso octingente et
xx. Intelliges ergo sic quotquot p'tes

Sunt in octingentis et xx · tot millia
tingit in Mercurio crudo vna vice et
non plus in isto gradu quarto q dicit
primus rubeus ¶ Et iste Mercurius sic
tinctus non tingit ulterius in se ipo
Sed tingit Sed tingit in corporibus tm
quantum sui est De 2º gradu rubº.
Quarto ordine sic completo procedas
ad quintu gradum qui dicitur secudus
rubeus hunc imbibe sin dimisce ptinz
cu oleo reseruato in iiiito gradu q e pimus
rubeus pone ad soluendu donec totu sol
uat et couertat. ¶ Quod oleum iterz di
uide i duas partes vnam parte gela alia
serua distilatu a cohagulato ad oleuz
reseruatu funde cohagulatu assa igne
tercii gradus albi assatu imbibe ut
in quarto gradu q e pimus rubeus
¶ Fige ut decet donec fluat super laminaz

ignitam sine fumo ut scis & debet regi calore fimi & nuo lignimini compactor[?]
caloris ignis in solutione et coagulatione ignis
vero fortior erit in assatione et fixatione
que in tertio gradu albo ¶ Et si tibi occurrit
spissitudo olei ut favus mellis fiat ut s[upra]
dictum est de primo gradu rubeo qui dicitur quatus
Et sic citissime habebis tincturam secundi
gradus rubei qui dicitur quintus ¶ Tunc una pars
istius medicine tingit quingentas partes
in corporibus et mille in Mercurio crudo et
iste Mercurius sic tinctus tingit in hunc finem verbi
gratia ¶ primo tingit xx^ti ¶ Secundo C^tum ¶ Tertio
ccc^tum ¶ quarto quingentas ¶ quinto mille partes
& sic erunt mille in universo octingente
& viginti ¶ Intellige ergo sic quotquot iam
partes sunt enumerate tot millia tingit in
Mercurio crudo una vice et non ulterius in isto
gradu quinto qui est 2^s rubeus ¶ Et iste Mercurius

non tingit ulterius in se ipo. tingit tam
in corporibus tantū quantū sui est :~

De gdu sexto q dicitur tercius rubeus

Qvinto ordine sic completo procedas ad
gdum sextum q dicitur tercius rubeus
hunc imbibe sine diuisione partiū cū oleo
reseruato in quinto gradu q e secundus ru
beus iam dicto pone ad soluendū donec to
tū soluatur sicut docet expositio qnti gdus
istius ut oleum uertatur in unū ¶ Quod
oleum iterum diuide in duas partes sicut
prius fecisti ¶ Unam partem gela aliā per ua
distilatum a cohagulato ad oleū reseruatū
funde cohagulatū assa igne tertij gradus
albi : assatum imbibe ut in 2o gradu q
e 2s rubeus fige ut docet. Donec fluat
sup laminaz ignitā sine fumo ut scis et
debet regi calore fimi feruentissimo
et nuo liguminū compactorum calore ignij

fortioris paulo plus in assatione et fixi-
one quam in tercio gradu albo ¶ Et si oc-
currit tibi fortitudo olei fac ut prius
dictum est in primo gradu quod dicitur quatinus
et sic tertissime habebis tincturam tercii
gradus rubei que dicatur sextus ¶ Huius
una pars istius istius medicine tingit
mille partes in corporibus et duomill'
in mercurio crudo ¶ Et iste mercurius sic tin-
ctus tingit in hunc finem xvi gra ¶ 1o
tingit xx ¶ 2o centum ¶ 3o cc partes
¶ 4o quingentas ¶ 5o mille partes.
¶ 6o duomillia ¶ Et sic erunt tria mill'
in universo cum octingentis et xx ¶ In-
tellige ergo sic quotquot partes iam sunt
enumerate tot millia tingit in mercurio crudo
una vice et non ulterius in isto gradu
sexto qui est tercius rubeus ¶ Et iste mercurius
sic tinctus non tingit ulterius in se ipso ¶ Sed

tingit in corporibus quantum est

De septimo gradu albo q dr qs rubeus

Sexto ordine sic completo procedas ad gradum septimum et ultimum q dicitur qs rubeus hunc imbibe sine divisione partium cum oleo reservato in sexto gradu q est tercius rubeus iam dicto pone ad soluendum ut prius donec totum soluatur sicut docet expositio sexti gradus istius ut in vinum oleum totum convertatur Tunc noli ulterius soluere nec dividere oleum sed gela in toto sub ordine sicut eius docet expositio igne candeloso Distilatum uero a cohagulato reserva ad imbibitionem post assationem cohagulatum assa assatum imbibe cum cohagulato a distilato et lauato cum crudo Mer.o pone ad figendum in igne sicut docet eius expositio donec figatur et fluat sup lamina ignitam sine fumo ut scis

& debet regi per totum eius processum sicut iam
dictum est de tertio gradu rubeo q dicitur
sextus & sic in eo differt quod oleum non divi-
ditur in septimo post solutionem sed cohagu-
latur. ¶ Et sic tutissime habebis tincturam quarti
et ultimi gradus rubei q dicitur Septimus
¶ Tunc una pars istius medicine tingit duo-
millia in corporibus & quattuormillia
in merc°. crudo. & iste mercurius sic tin-
ctus tingit in hunc finem ¶ Verbi gratia ¶ primo
tingit. xx^ti. ¶ Secundo. C^tum. ¶ Tertio. CC^tum.
¶ 4^to. quingentas ¶ 5^to. mille partes ¶ 6^to. duo
millia ¶ 7°. quattuor millia et sic erunt
in universo. vii^em. millia octingenta et xx.
¶ Intellige ergo sic. quotquot iam partes sunt
enumerate tot millia tingit in crudo M°.
una vice et non ulterius in isto gra^u. vii°.
uii^tus et ultimus rubeus ¶ Sed in corporibus
tingit quantum sui est. et sic est finis graduum.

una pars medicine tingit duo millia

Nota si libenter velles ulterius soluere non
posses nisi per Mercurium crudum & mag destrue
res et perficeres ¶ Intellige quod olei substantia
contingit diuidi ut in gradibus predictis unam
partem cohagulare aliam partem sic serua
re in tribus gradibus rubeis sic fac ¶ Si ui
deris olei spissitudinem tunc procede cum
crudo Mercurio et gela in oleum tunc fac ex
iiij° gradu rubeo primum et ex quinto 2m
& ex sexto tercium et ex septimo 4m
¶ Tunc una pars istius medicine tingit
in corporibus quantum omnes alij sex tin
xerunt in precedentibus ¶ Et hoc copu
tauimus ex centies mille ¶ Sed in Mercurio
crudo bis tantum tingit quantum iam datum
est ¶ Et tunc ulterius quelibet pars tingit
equaliter in infinitum in Mercurio crudo i.
sine fine ¶ Insuper iste Mercurius sic tingit. Ce
in corporibus non purgatis quantum iam dixi in

ut supra ¶ Et nota quod maior prolixitas in sola extractione lapidis et solutione et oleo soluto in quocumque gradu xiiij diebus perficitur a prima tinctura in tercio gradu albo ad perfectionem ordinis et gradus 2m. quod gradus se habet et ad minus 120 diebus perficitur ars complete et perfecte maioris temporis Sed tamen igne maiori et vehemenciori ¶ Et scias quod ista tinctura in tercio gradu que se ipsam transmutat in argentum ut diximus quod recreari vult secundum gradum ruboris et omnino transmutat in vinum candidum sed in 2o gradu rubeo vel tercio vel quarto secundum quod gradus est altior tam in colore et dignitate maiori transmutat se ipsam in aurum ¶ Et illud aurum transmutat omnia corpora metallica in aurum perfectum quod est melius omni nali in omni iudicio mundi transcedit

de tinctione rubeor . i . transmutatio
part super part ¶ Item querendum
est in illis gradibus rubeis ¶ Item nota
quod in omnibus gradibus rubeis purgatis et
non purgatis et corporibus similiter ita
uidentur signa superius dicta si artifex
secundum uerissimam viam vult pro
cedere . Sequitur de regimine fimi in quo
consistit ars philosophorum ut calore bene tepido et
humido regatur

Primus ergo gradus in calore bulien
regatur ¶ Secundus gradus albus isto
fimus non sit nimius humidus in calore
bulienti regatur ¶ Tercius gradus albus
est iste sit in maiori siccitate quam primus
et secundus in calore feruentissimo regatur
¶ Tercius gradus rubeus qui dicitur sextus
et similiter quartus qui dicitur septimus
et fimus iste secundus ¶ Item si primum
gradum uis regere . De regimine ignis .

NVNC sequitur de regimine ignis cu ligne in gradibus ¶ Pro quo nota q lampas debet poni in foramine p̈ part' recte sub uitro plena oleo uel alia pinguedine cum lumine disposito ita tame q flama eius uas 2m no tangat & eius flame radius dyametra-liter semen inclusum in vitro medicina pcutiat & q ignis flama sit ita leuis q manus gratuletur tangendo uasa et arena ita sit ignis primi gradus p totum opus nostrum & et ignis intensus eet notiuus ¶ Scias etiam q ignis semp ardeat die noctu qz & nusq extinguatur quonia si extingueretur aliqn (liceat operi non noceat) tn ipm prolugat ¶ Si aut cotingerit aliquem mutare locu de necessitate extingue tunc poss ignem extrahere medicina & secum ducere & cum alio igne simili i furnellis proficere. Sequitur de furnellis

Nunc dicendū est quot furnelli fieri debent secundum q̄titate opis ut secundū res sint sufficientes ¶ Et si uolueris mag^m opus incohare tunc constituendi sunt eo ma iores ¶ Si aut exiguum fuerit opus furnell^s secundum q̄titatem opis constituas & me diocres ¶ Tam̄ ego uolo pon̄e doctrinas de furnellis et q̄titatem s. q̄ expedit tā di uitibus q̄ pauperibus ¶ Primo de furno p̄hico est dicendum q̄ sic fit. ¶ Statuatis furnell̄ prope parietem ubi uentus meliorē accessum h̄uerit: furnus n̄o distet a pa riete ad longitudinē brachij unius i hunc modum ut in fine ca^li declarabo ¶ Fiat fouea in terra profūditate unius ulne i terra in amplitu^ne u̅o p̄ duas spanas uel paulo plus: q̄ debet circumliniri cū argilla magisterij sup quam fouea cōstituatur murus de tali argilla q̄ sic fit R ecipe de luto magisterij ex argilla bona et ex

stercore equi & paprco carminata et capillis humanis mixtis cum aqua salsa et aceto impastata & construe furnu magnu uel paruum ut vis cum porta co petenti ¶ Et sit altitudo circularium uel mus cum auribus & dicitur vas furni recte eius forma prout depingi pot. aptantur enim aures hinc inde ut fumus egrediatur ex inde exeat sursum sub hac forma et apta eam sup caput pfati furni quod caput e rotun dum apertum et sit ut notabiliter arti ficium furni claudatur ¶ Sed p circu itum pdicte lamine inter lamina & furni latera sursum ascendat calor ¶ Sup hanc aut laminaz situabis gombe tas seu cyphos de uitro quos poteris seu uolueris & sup quemlibet gombe latum pones vnum aliud phor seu phicuz siue vnam amphoram collocetur

ad caput sunt ollam furnelli ad lapidem digerendum ¶ Deinde quia vides 4or brachia lamine q[ue] co sunt ut sup[er] furni pa rietes eleva per circuitum quinque digi tos aut minus ¶ Fac insuper fieri ad quantitate[m] furni de luto aut cupro uel ferro ollam rotundam quasi cop culum pixidis ita ut reponi et depo sitpot quociens opus fuerit materia vide do ¶ Debes aut ollam istam lutare intus et extra tenuiter ut teneat ca lorem et facias i[n] ea fenestram co[m]petente[m] et porta[m] aptissima[m] p[er] quam manu[m] imit tas ad probandum mensuram ignis an tepidus sit uel fortis nimis ¶ Dixi in tibi a principio lapidis ut inter latera furni et vasis in aere possit teneri nia mus ¶ Caue tu a tactu vasis quia ni mis e[st] calidum et venenosum valde. ¶ Quando uo mag[is] intus posuisti debes

lutare iuncturam olle et portam furni cum
luto sapientie et pano lineo ne calor re-
spiret ut fumus ascendat quia ideo
non pot fumus ascendere ad furnu qa
non pot a loco aliquo respirare ¶ Intelli.
hoc totum. Habeas ergo stuffam sicca
in qua potes ponere omnes spiritus et
medicinas ad digerendum et balneu
in quo possint dissolui aq ¶ Habes igitur
nunc furnum phor. a paucissimis sa-
tu et cognitum in quo omnia q ponunt hnt
ignem equaliter ab omni pte quia lam.
prohibet ne diametraliter calor ignis asce-
dat ad uasa sed per latera lamne ascendit
ad caput olle exinde refundet ad uasa
q stant in medio aeris sup stratas uel ci-
phos uitri aut tripidem eleuatu ¶ Co-
sideratur hoc tamen q ignem heas un-
dique equalem ¶ Sed non uacat a miste-
rio maximo q p unum solum carbonem

paruulum aut duos uel tres siue dece pro
ut tibi placuerit circa latera lamie ignem
poteris augere uel minuere ¶ Clarum
n. e cuilibet q maior calor ascedit p duo
foramina equalia q per vnu ¶ Nota q
p taphum uitri aut tripidem i lamia
potes situare schutellam terrea et in
fra schutellam facere tripidem et ibi
facere ouum phor uel phicaum et desup
aliam collocare schutellam ¶ Et ita vides
duas schutellas coniunctas erectas i aere
ni medio eorum ouu in aere elleuatum
no tangens latera schutellarum:

De furno athanare

Athanar est furnus phor rotundus
hns foramen subtus p quod ministrat
carbones & sup altitudine palme lamia
martis rotunda hns quatuor fallagas
sibi compactas p quas tenetur et calor
equaliter p circuitum lamie ascendat

¶ Illa lamina habeat tres dentes in medio
breues & a longe alios tres longiores
ad duos digitos super quos dentes pon-
imus vas terreum coopertum in cuius me-
dio ponimus amphoram vitream sigilla-
tam quod non tangat latera uasis terrei
quoquomodo ¶ Et foramen ac hostium
rotundum quod est in summo de terra ap-
tum aperimus & claudimus ad nu-
tum nostrum. De Instrumentis et vasis.

Restat nunc declarare scilicet que sint in-
strumenta seu uasa ubi hec preciosissima
generantur ¶ Et sciendum est quod non est
nisi vnicum vas quod plurimi multis et in-
finitis nominibus nominant. Vocant enim
eum vas solutionis distilationis putrefa-
ctionis calcinationis Dissolutionis ascen-
sionis descensionis cohagulationis in-
cerationis et fixionis & omnibus nominibus
predictis & alijs pluribus sicut alludel

Kymia · Descensorium · Botum barbatum ·
vas cum longa fabrica · Alembicum · Et
multis alijs nominibus · de quibus esset
longum enarrare · Et hoc fecerunt propter
occultare ¶ Et nota q̄ descriptio vasis
talis est · V as de vitro spissum concha lbertus mag
uitrea rotunda cuius fundus sit parue
curuitatis inmodum parapsidis in
medio spondilium eius formetur zona
uitrea circumdans eu et sup illam zo-
na paries fundatur rotundus eq distas
a pariete conche ad grossitudine copcu
li ipius conche ita q̄ in distantia hanc
cadit paries copertorij sine plura ¶ Al
titudo uo parietis huius sit ad altitudi
nem parietis conch aut paru plus aut
parum minus ¶ formentur uo duo
coptoria ad mensuram huius concauitatis
duorum parietum equalia quorum lon
gitudo sit equalis et sit quber duar &

magnarum palmarum et figura earum una

est piramidalis in quorum capitibus

duo equalia sunt foramina unum uero

in uno et aliud in alio in quibus in

ambobus cadere possit maior galline

pene. ¶ Est etiam tota uasis intentio

ut possit remoueri secundum artificis

uoluntatem copertorium illius et quod in-

dutura sit ingeniosa per quam sine po

tatione aliqua non pateat spiritus

i. sulfuris et argenti uiui egressus.

¶ Specialis intentio super hoc est ut concham in

ferior cum spondilibus suis usque ad

medium subintret copertorium suum

De xv signis que sunt in extractione lapidis

Nota quod signa que sunt in extractione la

pidis sunt xiiii. ¶ Primum signum est cum ui

dentur super laminas gutte in modum

margaritarum ¶ Secundum signum est

cum substantia illa desiccata fuerit

calore tepido vel a sole & cinis subtilis et
levis a substantia mag^a alba croceoque co
lore mixto & compacto quasi cera vel
caseus ¶ Iste cinis coniunctus uxori sue
que dicitur Mer^s & imbibitus cum ea ¶ Ut
dicit Albertus magnus ascendit super Albertus mag
virum & cogit ipsum & ergo fit nova
coniunctio sive creatio patris ¶ Ter
cium signum est ut cinis iste sic ibibitus
cum uxore i mercurio sit pasta desa
humida & periodo ad solutionem per tres
gradus sub regimine firmi mei testis.
¶ R/ Mercurium artificialiter factum
sive extractum etc. ¶ Quartum Sig^m est
cum obstructa fuerit illa pasta alba
i vitro in quocumque gradu in primis tri
bus gradibus albis tunc prius quidem
ascendit mercurietas & residet super
substantia imbibitam ¶ Quintum Sig^m est
cum substantia illa imbibita pervenerit

aliquantulu in vitro obstructo, et sub or
dine suo sub suo in gradu suo videbis
egredi oleum quasi natans sup substantiam
quasi aquam super cruorem. Et istud
oleum e citrinum iugeum uel rubeum
odore suauissimo acerrimo sapore aci
to et vinoso et in aspectu eius est quasi
nil tendens ad naturam metalica: qn
aut effundetur e clarum sine adherentia
sbe et residentia fecis eiusdem ¶ Sextu
sigm est cum adhuc non e solutu adhe
ret inter substantia et vitru et habet
colorem sicut fauus mellis decoctus et
aliquatulum combustus ¶ Septimum
sigm e ubi erit aliqd substantie ac si apes
exsuxissent. ¶ Octauu sigm e q sub
tus uident p vitrum oms colores splen
dore micantium perfecte ¶ Nonum
sigm est ut ex illa pasta .i. substantia fit
oleum ut est supradictum et ole coha

golato in quocumque gradu et ordine fit
lapis gummi arboris ¶ Decimum sig^m
est ut ex illo lapide fit cinis spiritualis
et naturalis de corpore substantiato et grassi
coloris in assatione eius sic fit ex hoc post
coagolationem secundum quos gradus sic habet
albor vel rubeor colores in eius uidetur
tur assatione ¶ Undecimum sig^m est ut
ex cinere illo spirituali post imbibitionem
cum uxore sua que dicitur Mercurius cum
suo pondere in quocumque gradu albor
uel rubeor fit pasta densa in colore sic
se gradus habet albi albissimi rubei ru
bicundissimi rubedine ignita ¶ Duo
decimum sig^m est ut ex illo puluere fixato seu
pasta tincturali sic imbibita cum barnas
pondere sui postea exsiccato in calore
solis et trito fit pulvis colore suo
¶ Terciodecimum et ultimum sig^m est ut ex isto
puluere fixato per sublimationem fit

17

cum corporibus tingens & color eius in fixatione tanquam concha et illud est xiiii signum

De probatione medicine

Nota probatio medicine istius artis talis est ℞ Laminam cupream candentem si est ad album Si vero ad rubeum ℞ Laminam argenteam & pone unam guttam desuper si penetrabit & colorabit eam tinctura firma tunc est signum perfectionis operis

Sublimatoria vasa

Recipe vnam Arsenici cristalini
on. iiij tucie allexandrine quarta j. Bo-
racis quantum j. * et trita omnia insi-
mul et incorpora cum oleo oliue
in vna pignatella et fac deliccar. et
medicina tunc est perfecta. Et ca-
dit vna pars supra partis duas
eris faciendo cimentu in vna testo
cum medicina et cum carbono pista-
to et tartaro et incorpora insimul
cum medicina: Et erit in ligo
vincentina. verum est
quia vidi. Et caumbulum
sit lutatum cum proprio foramine
desup

Elixir ad faciendum oleum de .☉.
crudo de quo quattuor ell^ta^ (elementa) exchi pos-
sunt de quibus postq^m^ fuerint purifi-
cata fit materia perfectam Alfada
ad omne iudicium & examine pro-
batum & expertum generans:~

Accipe in nomine domini libr. j. al
cacdir .i. ☉ fini et purgati mun
na puerorum. 14 anorum ex +
purgatum siue pparatum in quibus urina
et sale ad minus septem vicibus dictum ☉
extinguitur siue fiat de addere succum cepe
squille siue cepe canine ad hoc ut bene
purgetur ¶ funde predictum ☉ & ad
libr. j. ☉ crudi loti et purificati in hunc
modum ¶ Accipe. ☉ crudi libr. j. et ☐ et
diligenter et peroptime lauetur in ☐ in
ni albi distillati et + pparati coniunctio
cum. ☐ ¶ quo facto mitte ☉ liquidum
in bursa coramnis per quam transire facias

☉ in quodā nitido uase terreo uitrea-
to cooperto ¶ Recipe ergo ☉ supra
dictum ipsm funde in ☽ et pondera
libr. I. ipius et libr. I. ☉ supradicti lo
ti & preparati et permitte primo ☉
fundere deinde proice ☉ desup et ad
invicem commisce in duabus scutellis
ligneis sicut te docui in sublimatione
auri mistici ita q bene commisceantur
& incorporent admiuice & tunc ex pre
dictis pulueres hebis quas pulueres
sup lapidem porfiricum diligentissie
macina et trita ita q vnum corpus
efficiatur uel in mortario metallio
& quanto subtiliores erunt pulueres
tato melius erit ¶ Tunc pulueres p
dictas mitte in pano lini et tantu la-
uabis usq et donec aqua clara exeat
ex predictis pulueribs ¶ Ergo illos
pulueres recipe et ad solem desicca

siue ad lentum igne in quadam testa
terrea noua nitida & pollita uitreata
& cum fuerit desiccata, tunc iter(um) tere
in mortario uel sup(er) porfidum in quibus
ponas & addas libr. i. ☉ subli(ma)ti albi et
optime triti & ex his tribus facias
unum corpus ¶ Tunc habeas duos lapi
des marmoreos bene politos et unu(m)
super aliud pone & circum circa pone
ceram albam quasi ad modu(m) labij
& pulueres sic macinatos pone i(n) me
dio dictor(um) lapidum & pone ad locu(m)
roridum & fac q(uod) lapides habeant ca
nale unde possis colligere aqua(m) uel
oleum & assumpto depone uas ter
reum uitriatu(m) nitidum et politum
ubi oleum siue aqua possit recolligi
& tales lapides pone ad locum hu
midu(m) et ibi stent per octo uel x. dies
ut materia dissoluat(ur) i(n) aqua siue oleu(m).

Quod oleum siue aqua in primo vase
stare permitte per dies duos uel plus
& distila per filtrum in uase uitreo si
ue terreo uitreato nitido et polito i
quo uase per alios duos dies stare per
mitte & iterum per filtrum distila
& sic ter ad minus reiterabis. Ita
q aqua predicta siue oleum sit niti
dum & clarum

Accipe igitur in nomine dni uiui aq
siue oleum supradictu quam pone in
bocia uitrea hntem colum longum
ad minus p unum pedem et capellu
ad modum lambichi. et si no potest
hri bociam. accipe vrinalem et ca
pellum hntez rostrum longum. Et
si facere uolueris cum bocia tunc
cum luto sapientie lutabis bociam
usqz ad colum et capellu ponas desup
et pone ad furnellum distilationis et

fac ignem paruum et suauem. Ac
si uelles facere aquam rosatam. Si
uero nō potes hr̄e bociam et erit tibi ne-
cesse facere cum urinali sicut supra
dictum est tunc pone urinale i fur
nello cum cineribus cribellatis sup
capellum distilatiōis et sit ignis sua
uis et paruus et obtura bn̄ os lambici
cum farina et sale misto albumine
ouor᷑ et peza linea et continuabis ig͡e
p spacium 12 horar᷑ adminus &
tunc uidebis aquam clarissima sic
christalum exire quam in ampula
uitri bene obturata cum cera alba
obtura & per se repone & hoc est
primū elementū quod p se pone in
loco secreto siue in camera tua.
Remota prima ampula prime
distilatiōnis pone secundam et for
tifica ignem et uidebis ascendere

aquā sicut aqua pluuialis uel aqua
lumacharum & facias sicut fecisti de
primo ele^to. siue aqua nec remoueas
ampulam secundā huius secundi ele^ti.
donec uideas materiā in bocia siue vri
nali nigram & terreā. & tunc remoue
& per se repone sicut fecisti de prima
& diligenter obtura cum cera alba et
sociā in loco ubi primā aquam posuisti
& hoc est secundum elementum

Ergo remota secunda ampula &
terciam ampulam appone sub alebicho
et incipias fortificare ignem et cōtinuabis
igne p spacium .5. dierum ad minus die
noctuq; quā ampulā in capite .5. dierum
ab alembicho remoue et obtura p optime
sicut fecisti de aliis aquis siue elemētis
& p se remoue in loco secreto vna cum
duabus aliis ampulis & h' erit terciū
ele^tum s. ignis ¶ Nunc hes elementum

aquaticum Aereum & igneum

Hoc facto alembichum a se ipo dimitte frigerari in arena subtili et remoue ignem a furnello & cu frigidatu fuerit quod intus inuenies accipe & inuenies materia in fundo uasis quasi terream et nigram uel columbinam quam accipe et pone in ola noua perforata

Ergo illam accipe et eam facies calcem in furnello reuerberatiois sicut fit calx corticu ouor et p duos dies ignem dabis quam calcem sic facta pone in loco humido ad disoluendu super lapidem marmoreum & tunc ex dicta calce exibit aqua siue oleu & tunc istud erit quartum elemetu

Igitur quatuor hes sicut sunt 4or elementa

Post h accipe aquam siue oleum

supradictum .i. quarti elementi & i vase
in quo recoligitur dimitte donec clarifi
cetur & remoue a primo uase et ponas
in secundo & sic facias tribus uel 4or
uicibus itaque feces continue rema-
neant in fundo uasis et quanto cla-
ruis tanto melius. de fermentatione
Quando uolueris fermentare &
fermentum facere ex predictis et eas
frementare sicut panis ex predictis
facere leuamen: tunc accipe aquam
ultimi eleti quia forcior est alijs $\frac{2}{1}$ .1.
& ☉ folliate et cupellate $\frac{2}{1}$ .1. et pone
in dicto eleto et statim in continenti effi
cietur aqua et nil remanebit de alfada
supradicta & hec duo coniuncta pone
in vase uitreo habente colum longum et
adde $\frac{2}{1}$ .1. primi eleti .i. prime distilati-
onis & dimidia $\frac{2}{1}$. secundi elementi
& quartam partem vnius $\frac{2}{1}$. quarti
terbis

clemeti & claude peroptime os vasis
cum farina ut sas q nullo modo respi-
ret et pone uas in capello cinere in
furnello distilationis dando desup
ignem temperatum & quando uides
materiam desiccatam respicias i vase
& videbis lapidem phicum christa-
linum lucidum et clarum multorum
colorum sicut christalum q ht virtu
tem conielandi ☉ crudum purifi
catum in perfecta Alfada ad omne
iudicium De multiplicatioe lapidis
Nota de multiplicatione et proic
ctione huius lapidis supra ☉ crudu
q mirabilia operatur ¶ Quando uo
lueris facere proiectioem de lapide
pcioso super ☉ crudum taliter opa
ri poteris ¶ Accipe de ipo ☉ loto
& preparato ut supra in ☐ disti[to]
& + pparato quantum vis et mitte

in · [sign] · & asperge desuper aliquantulu
lapidem preciosum et coperi Δ cum
testo de terra et circum circa luto
phor̄ & pone inter carbones acesos
& da ignem cum fole ac si uelles fu-
dere cuprum purum. Cum dei ad-
iutorio invenies pastam solidam
& duram sicut Alfada. de mine-
ra bona et probata ad omne iudi-
cium **Explicit cum dei adiutorio
cui sit laus et gloria;**

Fixatio · 8 · vera

Recipe frustum · 8 · et pone i · [sign] · ita
q teneat Δ crudum superius
et inferius et pone in furno panis p
noctem et extracto pane · mane uero
extrahe et invenies ipsum · 8 ..
fixum et magis rubicundum

Opus magistri hospitalini Ierosimilitani correctum per magistrum Raimaldum de villa noua ad ☾.

Accipe △ rom. sal petre ✳ ana & distila aquam cum lento igne donec prima & grossa humiditas recesserit & tunc cessabis distilare postmodum fortifica ignem & exibit aqua rubea de qua accipe sex pondera & vnum pondus salis et dissolue in dicta aqua. Deinde accipe △ sal petre ana 2/1 6 disolue in aquam de qua accipe 7 pondera et ☉ 4or & in cinina cum colo longo super cineres disolue quo facto pone in lambic pro primo dimidiam partem et fac signum postmodum aliam dimidiam partem et pone in alembico et distila cum lento igne quousque ad dimiduum ubi erit signum et caue ne euaporet et misce dictas aquas et pone in fiala longum collum bene

ad minus duos pedes de collo et pone i
igne humido per dies. 40. ita q circum
data sit fimi magna quantitate subt
duos pedes et sit cooperta cu luto ¶ Pos
tea extrahe de fimo et terre ea dilige
ter postea pone in camera rer no ue
tosa prope fenestram q sit cooperta ut
aer possit intrare & stet per alios 40.
dies & fiet lapis citrinus et fiet ibi cir
culus rubeus circum circa et erit sigm
perfectionis de quo lapide pulverizato
proice 2/1 1. supra. 100. ☉ pparati et
fiet sol bonus. Preparatio ☉ pro isto
Accipe ma cadatanai ☿ et ☉ an lib
2 cum for mo 🜔 et pone sup igne ita q
no bulliat sed reddeat usq ad cosump
tione medietatis postea illum ☉ pone
in 🜂 ut cinerata frigida conveniens qn
tati dicti ☉ et ferum misce ☉ mudi
pparati ut infra ¶ Accipe calcis viue

& mole et cribra bene et funde a rosas
.10. et erit clarum funde igitur simul
et coperi. ♆ cum + preparato et
pone desuper unum carbone secundum modum
tuum et non ad magis ignem et peracce
datur et quando .☉. cum ⊕ erit fu
sus proice in nomine domini una parte
supra .100. dicti lapidis pulverizati
bene postea coperi cum dicto + pre
parato ¶ Et nota quod quando extrahis
de fimo aspice si more in esse dissolutum
in colore croceo claro quod bonum signum
sin aut reduc sub eo donec taliter effici
atur et de 4 in 4 diebus proice su
fimum de urina calida finis ad idem

Accipe vitrioli romani libra .1. oo vini
2/1 8 pistentur bene et misce simul
et pone ad distilandum per lentum ignem
ita quod alembic non rubescat spacium
8 hore postea fortifica ignem spacium

6. horas donec aqua sit bene distilata. postquam
erit bene distilata pone eam in una ampu-
la et opilla eam bene ¶ Postea accipe ☉ pu-
rificatum cum ✝ et ▭. postea calefac
aquam ipsam in igne ahquatulum et pro-
ice supra dictum ☉. et erit calcinatum
postea distila in dicta aqua supra dictum
☉ et erit valde rubeum postea accipe
calcem viva et A an et fac capitel-
lum de predicta aqua et in illo capitel-
lo quoque dictum ☉ rubificatur per
dicem [illegible] et erit fixum et calcinatum
¶ Postea pondera illud et pone una parte
supra dicte partes ☉ puri et mundi et
erit ☽ firmum ad omne iudicium.

Ad ☉ collorandum in ☽ bonum probatum.
& ista opera noli incipere nisi de mense marcii
usque per totum mensem septembris

Accipe ☽ puri foliati et minutam
Amcisi ponderis ʒ et pone ipsum i

aqua forti et sit pondus aq fortis que
dissoluit solem in parua fiala quā pone
super cineres calidos ad dissoluēdū et
si non dissoluet in vna hora uel .2.^s pone
pondus vniū aq fortis que dissoluit ☉.
super .4.^or istuic et cito dissoluet &
quādo erit bene dissolutum fac q[illegible]
p̄ horā uel plus sup cineres calidos ¶ Pos-
tea respice et si uideris in fundo fiale
aliquas feces nigras separa de[illegible]
a fecibus ill[illegible] et postea [illegible]
one super cineres calidos [illegible]
fiala ☉ dissoluatur qui quide[illegible]
misceri cum supradicto so[illegible] ¶ [illegible]
accipe de ☉ [illegible]
corum pondera q[illegible] [illegible] ponē
deribus aque fortis [illegible] dissoluit [illegible]
et pone in parua fiala ad dissoluēdū
qui si nō dissoluerit pone [illegible]
sup cineres calidos et [illegible] dissoluetur

postea fac qescere p horam uel plus et si sunt
alique feces nigre in fundo fiale sepera
eas sicut fecisti de ☿ postea pone istam
dissolutione ☉ in vrinale cu allembico
& sepera aq p dissolutionem cu lento igne
et no plus nec minus & postea illud q d
e in fundo vrinalis pone i fiala cu logo
colo pedium duoz et hoc fac cu embuto
vitri ne spargatur postea proice dissolutionez
sol supradictu sup istu ☉ q distilasti
p allembic i dicta fiala et bn sit obturata
dca fiala et incorporabut insimul et coa-
gulabut et faciet mirabiliter mutatioez
coloz quo facto dimitte fiala sup cineres
calidos per nocte remoto igne in mane
pone fiala ipam i fimo calido ita q desub
tus fiala sit duo pedes fimi et circuqq
tinde et coopiat fimo irrorando vrina
uel aqua calidam uel renouado fimu
de .5. in .5. diebus ut no pdat calor fimi

& si infra illud tp̄us uideris ipam bene
dissolutā et clarā remoue ipam fialā. Sin
aut dimittat ibi donec sit bn̄ clara dissolta.
et postq̄ erit bn̄ dissoluta et clara pone dcāz
fialam ad aerē in domo per. 40. dies et
in fundo fiale gn̄abunt lapilli christalli-
ni coloris crocei et ibi fixabunt. Et sigm̄
fixationis eius ē quando uidebis circulū
ualde rubeū supra lapillos aq̄ fiale Sed
si nō apparebit circulus iste in dieb. 40.
dimitte donec dcāz sigm̄ uidebis apparere
qa dn̄ nō ē m̄ fixa et postq̄ uidebis dcāz
sigm̄ separa aqua a lapillis desicca lapillos
ad aerē uel ad lentū ignē postea terre lapil
los sup porfidū subtiliter. postea accipe
.100. pondera ☉ ui. bn̄ loti et pone i. [symbol]
mundo. postea pone pondus. j. pdcti pulue-
ris supra dcām ☉. et subito copi ipm cū
[symbol] trito uel cū farina fir ne puluis
medicīe cōburat. deinde copi. [symbol]. cū car

bonibus et suffla sicut voles fundere et
postq̄ videbis mãs fusam proice in canali
et invenies ꝓ purum ¶ Nota q̄ quādo
circulus rubeus apparebit in dicta fiala
si dimitteret ꝑ spacium t̄pis donec tota
aqua rubificaret in color̄ circuli et qn̄
circulus aureus appareret inter mat̄ia
et aqua rubeā ubi p̄mo apparebat cir.ᵘˢ
rubeus tunc eet mã predicta apta ad pi
ciendum unu supra .1000 . ☉ sup modū
supradictū ¶ Nota q̄ quādo fiala apro
pinquat ad faciendum circulū rubeum
fixatiōe sup.100 . tota aq̄ ē in colore vini
rubei et in ea videbis certas tintillas au
reas et eciā sic paulati eveniet solidādo
desup lapidem et lap cessit Ex q̄n omnes
tintille ex se solidate ī fundo fiale et nulla
apparebit tunc omnis rubicundītas aq̄
ascendet et faciet circulum rubeū sup
dictum et aq̄ remãbit clara et h̄ ē sigm̄ . finis .

.Vzifur episcopi cinamensis .v3:~

Accipe .$\frac{2}{1}$. 2 . ☾. folliate et amalgma
cum .$\frac{2}{1}$. 9 . ☉. bene loti. facta
amalga tere et funde i captiola .$\frac{2}{1}$. 2 . oo.
cois et pone paulisper de dca amalgama
donec totu sit cum . oo . incorporatu et caue
a magno igne pro . oo . q oo sit fusu et
totum effitiet nigrum et statim amoue
ab igne et sup lapide trae et pone in ouo
lutato et da ignem p diem naturalem
pmo lentu . secundo copetente tercio mag
forte . caue tn a mag igne . et in fine in
uenies cinab in fundo oui durissimu .

Accipe tunc illud et frange cum cultello
et fac frusta ut est frustum pmice et
pone totu ad bulliendu in ☐ . ubi sit dis
soluta guma arabica . et ad duas libr ☐ .
2 .$\frac{2}{1}$. gume trite. Postea accipe pixide
terream ul ferrea et pone ibi mf . 1 . ul 2 .
uncias gume trite et funde ista supra

asperge totum pixidem eodem mo fac i
coperculo pixid: postea heas duplum
☽ limate q̄ sit ☿ sed de limatura gros-
sa et pone i fundo vasis uel pixidis frustm
uel frustra ☿ sup ita q̄ vnū no tangat
aliud et desup de limatura grossa non
facies n̄ duo frust. sup omnia papiru ro-
tundū ad latitudinē pixidis madefac
tum i albumine oui et claude pixidē
et luta et pmitte siccari: Siccā pone i
furnello cineris ubi subt et sup possit
fieri ignis & q̄ undiq; sint cineres al-
ta duo digita et postea da ignē leuē sup
p. 2. aut 3. dies. Cum uidebis p foramē
furnelli q̄ calor tangit fundum captio-
le et q̄ ē talis q̄ tu potes manu tenere
cōtinua ignem talem p 7. dies et si est
nimis remissus auge ignē sup donec
sic contingat. post 7. dies uolue ignē
et fac iferius ignē mediocrē p alios

7. dies, et postea da sibi ignem fortem
augendo per dies suos usque ad finem 25
dierum et refrigera et invenies ☿
fixum supra a limatura et pone in
cineratio et habebis lunam finissimam
2 partes quod non vocatur ☽ sed
potius ♀ album melius omni natu.
¶ Et super ista limatura ☽ da ☿ ad
bibendum et reduc in corpus, et si
dicis ☿ vis dare primo aroxas fixo
fac et postea pone eum in cineratio
et habebis ♀ album tantum quantum primo
ponderabit ¶ Nota enim quod quando ex
trahis ... sua signa sunt ista perfecte
fixionis ... ut sit in colore plumbi et quod
videntur ... cut ☽ cum cultello et super
omnes circumferentias videbis ipsum bene
imbibatum et non fecerit rubedinem est
signum quod est bene digestum sin autem reduc in pristinum
de igne illud quod rubeum fuerit. finis.

De limatura +7.

ACcipe de ipa sic pparata et pone i
una olla sup fornellum cu □ distilato
et da ignem et illa spuma q ascedit accipe
et poe i uase uitreato et totu fac quousq
no plus ascendat postea poe ad ✠ ad sic
candum et e factum

Inceratio △ cipani rubificati q dicit
aqua △ vera

ACcipe de istum cipanu rubificatum
Aptem 4 & ✳ crudi ptes 2 tere
i simul postea pone i vase bn vitriato it
et extra et optie clausu q no respiret et
pone sup igne et dimitte ibi [illegible] p spaciu
4or pr nr postea terre et [illegible] abe qd
sublimat de ✳ i summitate c[illegible] cauli allud lli
rade et misce cu eo q est i fer[illegible]s et iter tē
re et adiunge pa de ✳ crudo et tri
turato omnia i simul bn icorporet et
iter claude in vase pdicto et pone ad

igne sicut supius dictum e et hoc fac . 10 .
sicut i prima et secunda vice fecisti ¶ Fi
nitis huius . 10 . vicibus tere et pulueriza
bis et fortiter et proice sup ipm puluere
10 . plus de . ◻ . distilato rubeo per lab[2]
bulliente ◻ . et stati soluet postea distila
p filtru semel et cogella sup igne cabonu
in vase . q . coperto cu pauca linea ut ◻ .
possit exire p fumu et hoc facto et con
gellato postea dessolue p se solu sup ma
more et sine ullo liquor . uel sub fimo
et dissoluto no distiletur sed cogelletur
sicut fecisti in prima vice postea proba
sup lamina et si fundit e bonu et serua
in aliq [illegible] uaso et ista dr aqua △ . ru
bificati spera sin aliter ¶ Iteru dissol
ue ipm sup marmore sine aliq liqr
et minus et tantu fac hoc dissoluedu sine
aliquo liquore donec fundat sicut
cera et serua ¶ Deinde accipe de ista

poste Ser 20

aqua · Δ · et imbibe cu ea quem vis de
spiritibus sublimatis ad rubedinez
pparatis imbibendo et assando quousq
currat sup lamina ¶ Postea pone sub fi-
mo in vaso vitreo obturato ad dissol-
uendum p · 15 · dies et dissoluto con gella
in cinere calido et 1 pars istius pul
ueris proiciatur supra 20 · ☉ lique
erit ☽ melior q de minera et
vtere secur ;

Inceratio calcucij et aq · p verissia

Accipe calcucium lauatu sicut de
Acet partem · 1 · et ✳ partes · 4 ·
et procede i omnibus et pon[i]a ut sup
fecisti de aqua · Δ · rub[e]ficati et
1 pars sup 20 ☉ lique erit ☽ de
minera

Inceratio croci et dr aq croci ferri

Accipe croci ferri pte 1 et ✳ pt 2
et fac ut sup nil adito nisi q retro

Et nota

C 20 [illegible]

et una pars istius pulveris proiciatur supra .20. ☉ convertit in ☉ arabini certissime.

Solificatio super ☾ vera

Accipe partem .i. ☾ et fundatur et fixo commisceatur tantidem ☉ quod terri possit hoc est cum duabus partibus ☉. Postea commisceatur bene et fortiter cum .i. parte arsinici rubei non sublimati et cum .i. parte co. citrini crudi omnia pinseatur in mortario eneo et bene teritorato quod cerni possit et cribari per cribrum. Postea bullias eas lenta bullitione ad ignem lenem cum oleo olivarum per .3. horas donec quod [illegible] cetur oleum et pulvis rubescat. Deinde lavetur dictus pulvis cum aqua [illegible] pungente propter pinguedinem ollei siccetur ad solem et postea pulverizetur [illegible] ducatur super marmore cum tanto [illegible] fixi quantum ipse pulvis est et fit

cetur ad ☿ et postea puluerıza. De-
inde assetur donec supradicta aqua
expleatur in cineres calidos ebibatur
a supradicto puluere. deinde pulue-
rizetur subtiliter, et ponatur ī uase
uitreo sub fimo ad dissoluendū p̄ dies
octo et cum dissoluta fuerit nō disti-
letur. Sed congelletur in cinere calido
Deinde pulueriz̄et. cuius ps istius
proiciatur supra 100 ☉. erit ī omni
suo examine ☿.

Fixatio almizadir ✳ uera.

Accipe ✳ et ✝ an̄ sublima ter se-
per [illegible] ✝. Deinde accip
☿ subli[illegible] et [illegible] puluerıza et pone puluē
ī una pecia lini et accipe una olla ple-
na calcis uiue et fac fouea in medio
calcis et in dicta fouea extende dicta
pecia et appone ea supra calcē postea
[illegible] et [illegible] dictum pignatu et pone in

medio ignis et sit subtus et sup' et quato
plus stat tanto melius et nota q, i ve-
niēs in dicta pecia quoddam globum
rubeum istud accipe et pulueriza et
pone supra marmore ad dissoluendu
in aqua & h' est vera aqua ✳. fixa
de qua aqua si posueris supra ☉ co
gellabit' si supra ☽ dealbatur et i
durabitur si sup ♀ ipsis metallis p
fatis propius [illegible] fusis

Ad faciendum ✳. fixum ⁖ hoc facto

Accipe calcem viua et proice i infa[illegible]
ea bullita et pone in collatorio [illegible]
sub collatorio pone scutella et [illegible]
pone dictam aquam [illegible]
clara ⁖ ad ignem in carb[illegible]
ad consumptione aque [illegible]
materiam et pone sup marmore ad dis
soluendum vel pone i vaso scutella vi
treata et pone [illegible] scutella vitrea

[illegible] pone [illegible] pona pone

in aqua usque ad labia et dissolvetur in aqua.
postea cola in collatorio et illa est aqua * .
fixi et fixat omnem medellam

Rubificatio et preparatio · Δ ·

Accipe ipsum ciprianum quantum vo-
lueris et terre bene et pone in
olla obturata et os olle bene opprime ut
non respiret et pone in carbones iter
et fac ignem lentum per horam .1. postea
fac fortem ignem cum follibus quousque
olla sit bene rubea postea dimitte in igne
donec ignis deficiat et olla sit frigida
postea apperi ollam et invenies ipsum · Δ ·
rubeum valde quod totum terre et pone
in vase vitreo vel vitreato & desuper
pone de urina puerorum serva per 9 dies
collata et distilata in tripodo sui et
pone tantum de * preparato i sublimato
quantum fuit Δ rubificet Et sciato certissime
quod hec aqua est clavis tocius artis ad ☉.

faciendum occulta ergo istud quod
tibi dico et serva et nemini dicas;

Qualiter fit crocus verus

FAc primo capitellum istum. Accipe
·CO citrini IIII partes Z^as. Calcis
vive et ✱. Δ capani rubificati et
Z I. vel albuminis albi ovorum an
partem I. omnia ista terre optime et
pone partem unam istius pulveris cum
·7· partibus □· fortis rubei et fac bulli
re ad tercium cum terra ... per
·12· annorum postea pro ... super cinerem
sose et fac inde capitellum ...
per saculum reducendo □· et ...
super cinerem sose tociens quousque ...
clarum postea accipe limaturam ...
vel andania quod est melius bene ...
tam et siccatam et pone in ... ferri
38· cum copulo et pone ad ignem car
bonum et sufla cum folle donec sit bene

rubea limatura et ita rubea pone i mortario cupri et rora cum supradicto capitello et terre fortiter et adhuc iterum pone i capitia ferri et fac ut primo et sic facies .10. uel quousque possis puluerizare et erit puluis rubeus et si uis amplius rubificare istum crocum ita procede.

¶ Accipe de predicto croco partem .1. et tantundem .∞. citrini bene triti et bene cribrati et commisce bene simul deinde pone dictum crocum in aliquo uase eris discoperto et pone super ignem carbonum aliquando miscendo cum stillo ferreo et tantum stet super ignem quousque .∞. euanescat tremando et uolet per fumum. Iterum pone .∞. cum ipso croco tantundem et procede ut prima vice et sic facies .3.

¶ Si vis postea accipe de isto croco ferri partes .10. et partem .1. Z. II. ut Z. albi et terre insimul et distempera cum aceto

rubeo distilato et sicco a calce p filtrum
et pulveriza et hoc fac ter vel 4 post -
pone i vase vitreo vel vitreato bn lu -
tato et bn siccato et ore bn clauso et
pone in furno panis extracto pane et
permitte ibi donec furn sit frigid
postea extrahe et hebis ipm croceu
optimum et calcinatum et rubicun -
dissimum ut non sit melius i mun -
do; **Solificatio sup a rosas vera**

Accipe ℥ 6 △ ro crudi lib 1 *
△ crudi ℥ 14 de nitro Rao te
re vnumquodq per se subtilissime pos
tea pone in allembico uncto omnia simul
et iter subtilissime terre et ita pone
i allembico vitreo ad distilandu p ig
lentu in pncipio et distilabitur pmo qda
aq no citrina et ista aqua no e bona
amoue ergo hanc aquam et collige
sequentez cu igne forti et ista aq q no

distilat' e valde bona qa e citrina. i sic
uero fortifica ig³. satis ut tota aqua
inde exeat quam aquā postea podera.
et ponderata pone in 4 aut 5 ²/₃.
ipsius aque vi₃ vnā boni. ☿. limati
intus in fiala sine ulla imbibitione
i. sine mceratione et in momēto dis-
soluetur. Postea accipe ☉. crudū i et
✳. crudū et de ∞. vivo crudo an'
²/₁. i. sicut fuit ☿. et misce oīa tria
supdicta simul quasi quoddā amalga
et tere bn̄ et fortiter quibus tritis
imbibe cum pfacta solutione sup' ma
more et desicca ad solem. Iter' ibibe
et desicca et hoc fac ter aut 4. ut sas
et pone hac imbibitione i ampulā et
pone totam residuam aquā ☿. disso
luti supdicti sup' ipam intus in fiala
et pone ad dissoluendum sub fimo p
8. uel 10. dies et finit' hanc uero

aquam congella lento igne cinere
mediante. et pone postea unu pon-
dus super 4000. ⊕. fixi in. ♎.
purificati primo erit. ♀. bonus tn
durus e non posse aliquo parangona
ri nisi ponat 3. partes bone. ☽.
crude in una pte unius. ♀. et fiet
bonus. ♀. et secure utere

fixatio vera. ☿.

Accipe ☿. ad frust^m. corum tritu
rantu ℥ 1. calcuaj ℥ 2. et
terre calcutium et divide p mediu
et pone medietate inferius et medi
etatem superius et ☿ stet in medio
et pme aliquantulum cu police et su
calcucium pone calcem virginem
et claude bene. ♎. et da sibi ignem
p duos dies cum noctibus. et erit
fixum certissime.

Elixir ad · ☉ · ad omēz proba

ACcipe vnum coclearē martis et pone ad ignem et pone intus ☉ · uel a rosas · i · ⊕ · donec sit liquefactū postea fac in terra vnū foramē et pone intus vnum canolum de cāna · et īter canolum sit · ☉ · vnū et pone dictū ☉ · ī dicto foramine · post refrigerato ele-uas · et mitte ad fundendum post li-qfactū et sic fac usqz ad 3 vices ·

Postea ℞ dictum · et ponas intus co-cleare sine · ☉ · et ponas parū de xkiro · trito et dimitte stare ad igꝫ usqz dum bulliat et postea q̄ bullierit extrahe ab igne et proice diligenter totum · xktrsn · et postea mitte daꝫ coclaream in igne et postea pone daꝫ · ☉ · in coclare usqz dum liqfactum et dum erit liqfactum pcice in cana ad modum vnius virge et factum est ·

Mollificationis dicti ☉. accipe almizadir ✳. et ⊼. et allofol ⊥. et ⊹. an
libr. 1 terre subtiliter omnia. postea accipe
melle spumati ℥. 2. seri caprini
accetosi ℥. 10. et distiletur per filtrum
quinques. urina pueri 12. annorum
distilati per lambicum ℥. 5. omnia
predicta misce insimul et pone in cana
et obtura bene ipam et pone sub fimo
per 2. dies. postea accipe dictam canna
et scoperi et pone omnia in una uesica
de vacha et mitte in fimo per 3. dies
postea pone omnia ista in allembico ad
distilandum. Postea Rx ☉. cogellatum supradictum in uno uase de
terra paruo et pone lib. 1. istius. ☉. in
tus dictum vas et pone ℥. 5. dicte
aque et coperi super dando ignem leue
per spacium medie hore postea elleua
et tunc tenet ad martellum et omnem probatione

Preparatio calcuti et rubi^o et calcia^o.

Accipe calcutum puluerizatum et bn̄ lauatum et siccatum sicut decet deinde igneatur in captia feri et bn̄ ignito proiciatur in succo cipullatie et ibi extinguatur 3 uel. 4^or vicibus: Scias q mirabiliter purgabit et erit sic rubeus ut sanguis yrcinus. Sed tamē succus capullatie debet distilari p lambicum et scias quia ista preparatio est sup omes purificationes summas de mundo. Modus faciendi crocum ♂. et eius rubificatio et calcinatio

Accipe limatura ♂. quantu vis bn̄ ablutam et siccatam et terre ea bn̄ et fortiter et imbibe cpaz cū aqua ✳. et □. sorbarz et maiorz granatorz acetosorz in quibus □. dissoluat plus ✳. et siccatur vicibus in cine calido postea

nater dicta limatura cum tritura tioc
aq desup ad mesura .s. digitor et pone
sub fimo .10. dieb) uiro p deum q oia
soluet in diebus .10. Deinde distilla
p filtrum et postea coniella aqua illa
p unum diem et nocte in cinere calido
benefitio acutatois salis contra ca-
lorem ☿ facti et aceti et dimitta
tur in ea .s. limatura ☿. Deinde
postea terre qua bn territur et pone
in furno post extractione panis per
noctem postea extrahe et invenies co-
lorem ☿ factus rubeum sic auripiar

Calcinatio et fixatio. ☉. ad albu et
rubeum

Sume de ea tertiam et bn puluerizata
partem .1. ☿ calcinati partes .2.
terre simul et liga in panno lineo rotu-
do et copi panno luto tappa bis uel .3.
q non faciat aliquam crepatura et

sicca bene ad solem uel ad ignem postea
pone in olla cum sale cocto et trito i
ferius et superius et da sibi magnum ig(nem)
ut bene rubificetur et postquam olla erit ru-
bificata extrahe et refrigera et terre
subtiliter et imbibas multis aquis
quousque exeat salsedo . Z . et postea sicca
ad solem. Et si tibi placeat color calci-
nationis bene quidem, sin autem facies
ut prius reitera operationem et habebis
ipsam calcinatam et albam ut nix et
fixatam: talis . ♁ . sic dealbata et
fixata posita super . ☿ . purificatum liquidum
dealbat mirabiliter in colore . ☽ . ¶ Et
si dicta . ♁ . rubificata fuerit cum
aqua rubea . Δ . rubificati imbibendo
et assando et postea sub fimo dissoluendo
conicellando et pulverizando colorat
☿ . rubeum mirabiliter colore . ☉ . et
pars . j . istius . ♁ . tingit . 10 . partes

Alfada in colore . G. arabini q color inseperabilis est in omni examine

Ad faciendum opera de. [illegible]

Pista corali eos subtilissime q̃tum potest . et mitte in vrinale postea fac aquã de [illegible] agrestorũ distilata et facta aqua mitte sup̃ dictam puluerem q supranatet .1°. digito . et impasta bñ simul . postea copi cum allembico limite rostum et obtura cũ luto et foramẽ alembici ita obtura . et mitte in loco remoto ad residendũ p me dium diem postea scoperi diligenter et mina bñ dicta materia simul . postea re coperi et dimitte residere usq3 ad noc tem . postea api et fac similiter ut p̃us et in isto modo fac tantũ in die et nocte q tota materia sit bñ rubea como do [illegible] sanguis . Et ita rubea diligenter plane plane fac descendere materia p rostrũ in alio vrinali et totum hoc fac sine igne

et missa nitus obtura sicut prius et serua. Postea accipe succorum limonorum pistatorum bene nitidi et per filtrum distilati et mitte supra materiam primo reseruatam et memento quod tu non debes trare de primo vrinali imo aquam materia restet in fundo et quando modo mittes sucum limonum mistra cum materia bene sicut primo fecisti ut sit bene rubea et postea extrahe plane per rostrum sicut prius et mitte istum secundum succum super aqua in vrinali primo reseruato. Et hoc fac cum dicta aqua quod materia sit ut pasta. Cum habebis pastam ablue tibi manus tuas bene et unge tibi manus cum pinguedine porcini et oleo seminis lini et pinguedo sit sine sale et cum manibus unctatis accipe materiam rubeam et mina bene. Cum bene minata fac quod vis et facto ciato il

lo, uel alio vase. mitte vas sup tabula
vitee primo vietata de oleo et pingue-
dine: postea mitte ad siccandum ad
umbram in loco nitido et mundo et
quando uides sit aliquantulu desiccatu
et tu ita accipe de illa aqua rubea q
reseruasti in urinale, et cum dicta aq
imbibe totum intus et extra et dimit-
te siccari et ita fac tantu imbibendo
et desiccando ad umbram ut tota aqua
sit expleta et uas erit bene rubeum:
accipe cpm et mitte in vase luteeo co
opto et obtura bene et mitte i ventre
eq novo et dimitte p dies. 15. postea
extrahe et elleua coperculum et acci-
pe vas rubeum et da sibi cum dederis
uno ciato et si bene sonat bn e si non
remitte in ventre equi tantu quod
factum sit et erit rubeum

Elixir probatum ad costringendum. ☉.

ACcipe. salis anatron. et ✳. et. ♃. albi calcinati et salis calcis et +. pparati an. ℥. 36. Et lib. 1. calcis viue et duas lib. de cineribus quercum bene tritis et de istis fac lixiuium et de isto lixiuio accipe. ℥. 32. et misce cum salibus solutis et succo titomagli et congella ad ignem. postea terre tritum pone in vitro et sit coptum cineribus et fac ignem desup per diem et refrigida et extrahe post refrigidatu, et terre ipm et pone in lampade uitrea et pone i aere et soluitur in oleum. Postea accipe. ☉. et laua ipm cum. +. et. ☐. fortiter quousq; coletur p pannu. postea pone i fiala forti lib. 1. et sup infude olei fixi ad duos digitos et loca sup cineres i patella faciendo sup lentum ig. de carbonibus. 9. diebus et inuenies

conuersum in ☾. ad omne iudicium

Atincar phorum

Recipe ✳. ⊥. Ā. et +. an lib. 5.
mellis cotti et spumati ℥. 5. mul-
si uaccarum cinges colati ℥. 10. Vrine
puerorum cotte et spumate ℥. 15. omnia
predicta simul ponantur in vase uitreo sub
fimo ad soluendum per 3. dies. postea con-
gella super cineres calidos postea ponas
iterum sub fimo ad soluendum coopertorio
uasis existente perforato multis foramu-
inbus. postea iterum pone sub fimo ad sol-
uendum et hoc facies tocies soluendo
et congellando quousque congellatum
currat super laminam calidam. postea solue
et ista aqua serua et in ista aqua con-
gellabis zauacha. sine sublimatione
et sine mortificatione si posueris ipsum
☉. in caciam ferri calidam et postea proie-
ceris in ipso 3. guttas de ista aqua statim

congellabitur. Cum ista aqua poteris dealbare cuprum ponendo unum pondus de ipsa sup quot volueris de ipo cupro

Cum ista aqua poteris soluere omnia corpora et omnes spiritus solutione mirabili pp accuitate et mixtionem dictorum salium et est pro opere ☿. et ☾ si compositio fuerit pro sole et Luna

Attincar optimu et fixat spiritus :·

Accipe salis urine. ʒ. 4. et ♈. ʒ. 4. et +. ʒ. 3. et ✳. ʒ. 2. et Ⅱ salis ʒ. 2. et salis ♃ dealbati ʒ. 3. et ⊥. ʒ. 3. allumiums glaciei. ʒ. 2. omnes sales solue quilibet p se in aqua communi calida: postea distila omnes p filtrum postea congella aquas et coagula lento igne et iterum solue et distila et coagula et alume cum eis: et est nobilissimum attincar

Sublimatio ☉. pro rubedine

Accipe de ipso congellato pro rubedine R°. I. et terre ipm cum tato atramento quantu illud e. et imbibe ipm cum aqua calas et. oo. q sic fit:

Recipe de. oo. citrino quantu volueris. et comisce cum calce virgine tatu dein et terre bene et quoq cum aqua donec ad rubedine perueniat. Deinde distula ut aqua roxata et cum ista aq terre supradictum. O. s. atramētuz ut non uideatur aliquid ex eis vnu postea desicca in furno in vase copto et postea terre subtiliter et pone ipm in alludel et sume humiditatē eius sublima illud ter. postea uerte illud q sublimatu est superius ad illud q ē inferius. Sicut diximus in alijs nris operationibz. postea imbue ipm iter de aqua supradicta et assa illud septies cum leto igne in septima uero vice

desiccā illud de canmina una de vitro
q sit parua et reserua et sublima ¶ Tin
ges cum isto quodvis corpus de tinctu
ra optima : Et iterū ipm cum aqua . q .
dissolueris et assaueris ipm p vices 2 .
vel 3 . donec resurgat et currat super
laminā argenteam . 3 . istius tingit
40 . ☾ . in colore optimi . ☉ . finis

Rubificatio super . ☾ .

Recipe limaturam . ♂ . et ablue ī aq
simplici exsicca et solue in aqua
facta de . △ . et ⊥ . ān et erit aqua
rubea extrahe aquam usq; ad siccitatē
¶ R̷ de eodem . ♂ . partes duas . ☿ . vi
ui et mundi partem unam pone i pa
tella super ignem ut . ☿ . [illegible] toto rece
dat tunc materia fiet [illegible] tūc
imbibe eam cum . ☐ . vini . postea ex-

sicca: hoc fac ter uel quater: eandē ma
teriam pone ad furnum reuerberationis
uase terreo bene clauso per diem et nocte
et invenies materiam totaliter rubea
quam serua per se · Item
Recipe laminas ♀. coque i. □. oprio
in quo sint soluta + coc ppara
tum et Z. an̄: et quoque tandiu quo
usque nigredo tota recedat tunc ablue
et exsicca ¶ postea pone in furno reuer
berationis faciendo stratum super stra
tum cum an̄ · Δ. post infrigidatione
conterre easdem laminas minutissime
et serua per se · Item.
Recipe. Δ. quod solue in urina di
purinata postea distila per alembicum
vigorando ignem donec incipiat rubere
hanc aquam quater super funde et
semper distila: postea calcina ipsum per se
in pecia ole fracta super ignem donec

totaliter rubificetur et serva per se :

Recipe ☉ crudum et solve ipm in aqua facta ex an △ et ⊥ tunc distila e g° aquam a ☉ tunc vigora ignem ut ☉ rubificetur et hoc fac quatter : tunc pone ☉ ad putrefacti onem fimi per 40 dies et fiet oleu quod serva :

Nunc cū dei adiutorio ad praticaz procedamus

Recipe de croco ♂ * an. pon deva et terre et sublima ut fluant et iterꝫ terre sublimado hoc fac quatter post pone in aceto distila to optio et solve. tunc distila p filtrū tunc distilla p alembicū. postea vigo ra ignem ut materia exsiccet et in fundo fluat. hoc fac quater et sic est pparatus crocus istum serva cum diligentia ¶ Sicut fecisti de croco

66

☿ sublimando distilando eodē mo
fac de croco ♀ et croco △ et
serua quodlibet per se.

Recipe croci ☿ croci △ croci
♀ aquam ☉ rubificā ti
de ♁ soluto in aqua forti anna
partem vnā: pone omnia ad vitrum
et solue in optimo aceto vini distila-
to: tunc medietatem aceti distila ā
materia: tunc pone vitrum ad ce-
larium p duos dies et efficientur
in fundo lapides: hos lapides pone
iterum ad vitrum optimum et cla-
ude bene ne respiret: tunc pone ad
putrefactionem fimi donec totum
vertatur in oleum quod cito fit post
coagula lentissimo igne. Cuius
vna pars tingit xxx partes lune
nalis i ♁ verissimū trāsies omnia
judicia Et explicit gra dei immor

Roxarius terreus roxas amenas

Desiderabile desiderium et preciu quod a cunctis philosophis nec male ponitur nec male disponitur. Sed ex libris philosophorum et antiquorum quis summa una breviter adunavimus. Et tibi cor meum sufficienter pateat veritatis argumentum tam eximie partis philosophie certissimum. Quam quidem summam vocavimus Roxarium eo quod ex libris philosophorum tamquam roxas excerpsimus cuiusmodi tibi [illegible] Erga nocet veritati si quod

Particulare pulcherrimum super A. Parum

Recipe [illegible] vivum argentum de copella recalcinati [illegible] quattuor ar[illegible] sublimati [illegible] tres A [illegible] incorporentur insimul et [illegible] sublimentur. Postea Recipe [illegible] una [illegible] crystallum et misce [illegible] [illegible] et sublima [illegible] donec plus non ascendat. Et postea imbibe cum aceto tartari [illegible] et exicca et una pars cadit super [illegible] A [illegible] erit luna verior

Recipe on. j. lune fine et amalga cum ☿ crudo, et exsiccabene et tritura et incorpora cum on. iiij. ☿ subli. et pone ad sublimandum et ☽ remanebit in fundo bocie, optime calcinata. ¶ Post vero ℞ hanc ☽ calcinatam et tritura et incorpora cum on. 4. ✳ et sublima quactuor vicibus et remanebit ☽ fixibilis unita cum ✳ ¶ Post hoc ℞. iiij. on. arsenici subl. et tritura cum supradicto, et incorpora bene insimul et imbibe cum oleo tartari ♃ et pone in bocia cum allembico et recipiente et oleum quod distillabit iterum imbibe cum me et sic reitera donec plus non ascendat seu distilet ¶ Postea ℞ hanc medicinam et proice. s. partem super viij. veneris purgati et si tu posueris partem .j. ☽ supra .v. veneris medicinati habebis optimam ☽ ad .x. ligas et hoc est verissimum:

REcipe sulfur uiuu citrinu mudu ʒ x an
parte j. tere et pone ad sub^dus. dein feces abice et
iter~ ~~tere~~ bn et pone ad sub^du. et sic fac. v. vi-
cibus et serua i uno vaxe . Postea

Recipe tartar~ calcinatu et solue ipm i aceto
forti deinde distila p filtr^m et de hoc aceto mg
est distilatu tatar~ ℞ tr. y. de pdco deide
℞ tr. j. oo. et pone i aceto isto et fac bullire
do~ veniat sicce hec facto laua ipm cu aqua
dulci calida do~ om salsale recedat et remanet
tibi oo. i cobustabile clar~ et pur~. Postea ibibe ipm
cu aq. ʘ dissoluti i tatu q augumietet ad tinac fra
et iter~ ibibo cu oleo vitellor~ ouor~ rectificato
i distilat~ p alibich vit. tin donec fluat sup lai~
igtam et istum serua care. Et de hoc pro-
ice partem vna sup. C. ʘ~ purgati et gaude
bit cor tuum . finis

Recepta tradita p angelicu vir d. f. Rotus
ordinis sci francisci Ad memoria pro
fundam et retentiua ppetua et velocissima
apphendia Et e vnguentu mirabile
q° vtebatur pp vrbanus .6. et pp Iohes
primus

Recape Radicis lingue bovis Radicu
valeriane maioris an on. iiij.
Radicum rute ʒ ij. ex quibus
fac pulueres subtilissimos Sucorum
suffrage Sucrum gallitria suc
berbene an on iiij. et fac succos de
succus sit bene collatus [illegible] inter
omnes succos simul [illegible] simul
de perle Perla Rx medulle ana
carnis on j et fac puluere vt supra
Item recape herbe lingue avis p la
ʒ ij. et misce simul puluerem
castorij et puluere lingue auis [illegible]
myrra et fac puluerem subtilissimum

et misce omnia predicta simul succos
et pulueres Deinde Recipe sartagine
ferream stagnatam et pone ad ignem
et intus pone de pinguedine vrsi et
funde paulatim Intus pone predictos
pulueres cum succis miscendo semper
et apponendo de dicta pinguedine
quousque fiat vnguentum subtilissimum
Ex quo vngas tempora locum me-
morie et frontem et partem verticis
et hoc fac ter [illegible] quater in anno et
continuabis sic vngendo in diuersis
temporibus et melius est in temporibus frigi-
dis scilicet in fine autumpni in medio et fine
yemis et quia vnus homo est magis
defectuosus in memoria altero super est
quod magis et minus apponat et appo-
nat secundum quantum sibi expedire videbitur
et scias quod dictum dat tibi memoriam
et intellectum et retentiua plurimum

credi possit et ut eius virtute breuiter
comprehendas dictum vnguentu exçellit
arti notorie in virtutibus et fit sine
peccato et vocatur thesaurus preciosus
quo uti debet corporis premissa pura
vomitione vel euacuatione

. Finis .

A quinquies distilata. B. sexties per tres dies
imbuatur et distilletur renouando nouam per rez
aluminis calcinato. C. cum sale nitro
fusibili

D. s. in acetum preparatum
E. 1. sexies vicibus funde cum hinatura
Э et erit fre*tum* et pone ad testam cum
sat.º et hodius Э on 2 Alibi gratia lima
add. dosis Э on 2 et fac tu tepetam
sat.º et sic multiplica vsque ad infinitum

Prima comentia la preparatione del .☉.

Recape quella parte che voi de .☉. e disoluilo in aqua forte de salnitrio e △ quella parte che e soluta mitila in vaso di uedro cu lo suo allebicho sopra le cenere ne lo fornello: cum lieue focho fa destilare fora laqua forte e compita la distilatione cresci lo focho e continua per spatio de vna hora: possa lassa fredar e rompi lo vaso trouerai vna massa ditta rossa: tridala sopra la petra sotilmente e mitila in vaso di vetro sopra la cenere e sopra epsa materia meti la dita aqua forte e fala disoluere vnaltra volta e distilla e congella como prima E cosi re itera contritione solutione distilatione e congellatione in fina a tre fiade e fina

¶ Poi tor delo d[it]o .☉. rosso vna parte e del ✱ pparato doi parte e tridali in sieme sopra la petra sotilmete e poi

la meti sopra la cenere il vaso di vetro
nel fornello cu(m) leve focho e fa sublimar
cum leve focho el * dal ☉ e sublimato
che e togli la parte che salita e reidala
sopra la petra ni licine cum la parte ch
rimasta in fondo e poi la meti i(n) lo vaso
e fala sublimare la segonda volta fa-
cendo in tuto como prima e cosi reita
fina a cinq(ue) fiate e trouerai lo dito ☉
fundente como cera cum pocho calore
¶ Poi piglia epso ☉ e tritalo sopra la pet(ra)
e mitilo in vaso di vetro et sopra epso
miti aceto for(tissi)mo lambicato beliete et
sera il vaso e mitilo in balneo marie
e dali focho lento qua(n)do lo meti suso p(er)
spacio de doi hore acioch(e) lo dito ☉ se
resolua in epso aceto et in capo de doi hore
tira fora lo aceto cum il lambicho nel
quale e soluto parte del dito ☉ e metilo
i(n) vaso di vedro e salualo e sopra laltro

☉ non soluto, metti del novo aceto, e
falo soluere como prima e dito, e cosi re-
itera tante fiate infina chel ☉ sia tuto
resoluto in aceto, e se caso venisse, chel
dito ☉ non soluesse, tornalo ancora a
sublimar cum ✳ e tosto se sublimara:
E quando sera tuto soluto, falo destilar
per filtro acioch sia splendido, e chiaro
e mettilo in vaso di vetro cum suo alem^co
e mettilo i bagno marie cum leue fuocho
fa destilar fuora lo aceto, e quando sera
stilato fuora la humidita de lo aceto, me-
ti lo vaso cum la dicta materia sopra
le cenere cum leue focho: fa fondere la
materia che entro lo vaso, quado e fon-
duta cessa lo focho, e lassa fredar, tira
fora la materia e tridala sopra la pra
e resoluila ancora nelo aceto ditto
facendo tuto, como prima, e cosi rei-
tera la contritione, solutioe, destilatioe

fisatione infina a cinq; fiate ne lo aceto
pdito: fato questo ancora resolui el dito
☉ ne laqua toe destilata facendo per
tuto como e dito de lo aceto fato questo
trouerai dito ☉ fondente como olio
et caso ch la dita materia nō fondessi
como e dito reitera la contritione solu
destilatione e fisatione tanto ch veg
al dito segno E questo ☉ cusi pparato
se chiama ☉ fixo olio incombustibele
permanente e perpetuale el quale se
lo meti sopra el focho non si consuma
ni mancha alguna cossa di suo pexo
per alguna grandeza ni longeza de
focho por che e perfetamente fisso saluato
in vaso di vetro ben serato;

Dito di sopra de la pparatione del ☉ lo
quale se chiama spirito mo diremo d
la pparatione del ✳ como se sotiglia
e como se couerte ī ña de olio

Questa e la preparation del ☿.

Toi de la limatura di epso ☿
una parte e del ☉ parte cinque et
amalgama insieme queste doe cosse
in uno et questa amalgama meti in
vaso di vetro sopra meti de laqua forte
da partire e meti lo vaso sopra le cene
calde alora el ☉ se soluera ne laqua
forte el ☿ andera ne lo vaso a modo
di arena minutissima fato qsto tra
fuora del vaso la dita aqua forte o de
e soluto lo dito ☉ poi toi quella arena
del ☿ rimasta nel fondo e lava la cu
aqua doe calda aziochi la salsitudine
de laqua forte vada fora fato qsto toli
de la dita arena e tridala sopra la pta
colo dopio del suo peso di ✳ e quado
sera ben masinato e triti metili in
vaso de vedro el qual meti sopra le cene
ne lo fornello cu leue focho e fa subli are

el ✳ dal dito ☿. e quando e sublimato
toi la parte che e salita di sopra e trida
la insieme cum la parte che e rimasta
in fondo e cosi trita metila nelo vaso di
vitro e resublima la secunda fiata fa-
zando per tuto como prima. E cosi reitera
infina a cinque fiate e poi toi lo dito ☿.
soperato da lo dito ✳ e cum lo aceto
forte distilato el disolui i balneo marie
cum la imbiro congela al caldo humido
i bagno como e dito di sopra cu laceto dis
tilato reitera infina a cinque fiate e trida
solui e congella cum laqua coe et vlti-
mate el disolui cu aceto distilato ne lo
letame caldo overo i balneo marie e
saluialo: e per questa cosi fata preparatione
el .S. se copla e reducesse i forma di olio
atto a conzonzerse cum lo sopradito
☉. senza separatione in eternum

Hauemo dito di sopra dela pparatione del ☉ el quale e dito corpo perfeto e p nobilita e nominato el dito fermento mo seguiremo dela preparatione dela ☽. como se sotilia e conuertisse a natura de olio dela suma fusione

LA Preparatione soa si se fa p tuti quelli medesimi modi che e dito di sopra nela preparatione del ☉. Saluo che differentia dela calcinatione dela ☽. ma nela pratica dele altre cosi se fa nela pparatione dela ☽ como in quella del ☉. e per tanto notaremo qui como se calcina la ☽. e questo basti a quello che intendi. La ☽. se calcina in questo modo Toli vna parte dela ☽. in liminatura sotile ouer i piastrelli e trida sopra la preta cum lo dopio de suo peso de ☿ sublimato poi lo meti nelo vaso de uetro sopra le coupre nelo fornello et cum leue focho

fa sublimare el ☉ dito l dala limadura
dela ☽. e cosi reitera la sublimatione
infina a tre fiate e trouerai la luna
calcinata. segui poi la sublimatioe
del ✳. cu la ☽ cinque fiate, como di
sopra dil ☿ et hauerai la ☉ prepara
ta e sutigliata e reduta a natura d
olio, aparechiato a conzonzersi cum
lo spirito del ☉ preparato senza sepa
tione in eterno, dnamato corpo e fermc
to biancho

Habiamo dito di sopra chiaramente le
preparatione deli sopraditi tre mate
riali zoe ☉ ☿ ☽. Mo diremo de
la compositione dela materia biancha

IN Nomine Domini. Toh doe
parte de la dita ☽ e una parte
del dito ☉ e disolueri ciascheduno per si
ne aqua coa calda boliente. Poi meti
queste doe aque in uno uaso di vetro

et cum le zicco focho fala conzelare et cõ-
gellato che e rompi lo vaso e tra fuora la
materia laqual sera molto dura e tri-
tala sopra la petra e metila in vaxo de
vetro poi toi una parte dola dita ☽.
e doi parte del dito. ☉ e solui zascha-
duno da persi ne laqua coa como prima
facesti e de queste doe aque sopra la
medecina o vero materia prima cõ-
gellata e poluerezata e cosi la prima
como la segonda subito se disoluerà
e soluta che e fala congellare e la prima
cu la 2ª si congellera Poi toli la dita
materia congellata e tridala sop la
pietra e metila nelo vaso ut supra
e si metti una parte dela dita ☽. e do
parte delo ditto. ☉. disolto como p.ª
e cosi reitera in fina a xvij volte
alora la materia e venuta a bo ter-
mine e per che dovera pervenire a lo

fine debito. Toli la dita materia cogella-
ta e trita e disolui nelo aceto distila-
to over in aqua coe, e quando sera
soluta congella cu lento fuocho, e cosi
reitera in fina a .x. fiate, e sempre
drieto a ogni conielatioe rompi lo va-
so e trita como e dito e cusi seguita
in fina alultima conielatione: e qn
la materia sera fornita, prouala se
la sta bone o no la proua e cosi. Toli
uno pocho dela materia la qual se solue
cum pocho calore e ischalda una la-
mina al focho quando sera ben info-
chata sopramete dela dita materia
e se la dita materia penetra en tro
e di fora, e dilatasi, e apagase sēza
alguna fumosita de fazendo essa ma-
teria dura piana e bona e perfecte-
se no alora reitera la solutione e co-
ngelatione p fina che vegna a tal pua-

Abiamo dito de sopra como la materia biancha se compone ne lo grado primo ora seguita a quinto la medecina se multiplica acrissendola in virtu e in quantita E se per modo de multiplicatione tu voi pro cedere tu la porai multiplicar cum il spo solo preparato zioe ☉ infina ala resoluti one de la materia nelo letame cum el modo e ordine sopradito per o che el primo lenador e sufficiente in fina alo fine del segondo a tuto il modo e questo

Toi de la sopradita materia una parte del sopradito ☉ preparato una parte e dissolvi zaschaduno per se in laqua coa quando serano soluti alora li coniungi nel vaso del vetro e conicella quando serano congellati rompi el vaso e tra fora la materia e tritala sopra la preta e resolvi e conzonzi altrotanto ☉ preparato

esoluto e recongilla per lo simel modo
reitera per infina a x volte: E nevo
che nele dite congillation e necessario
a romper lo vaso, pero che la materia
e dura: E questa tal materia sia terita
sopra la preta, poi se disolui como e
dito: quando haverai la materia in
segondo grado perfeta, alora la mul-
tiplicatione di quella porai reiterare
segondo beneplatito de lo operante
agiongendo sempre altro tanto del
Spirito permanente zioe ☉ e per
questa si fata pratica lo sopradito si con
zonze cu la materia senza separatio
in eternum: E nevo che laltra de la ma-
teria reservata la qual no e sta fata
multiplication per nesuno modo se de
bia operar ma servala e governa-
la per grande tesoro, pero che epsa e
la preta preciosa di filosophi e se

cosi adeuenisse che tu perdesti la ma-
teria multiplicata che possi mecter
a questa per non hauer a comenzar
opera alguna: Ma laltra parte dela
materia tu la porai reiterar i mul-
tiplicare segondo che uorai e cosi
la toa intention adimpirai cum la-
quale se uorai sauiamente proce-
dere non solum a ti ma a ogni ho
del mundo porra bastare abundan-
temente pero che non po manchare

Dito habiamo del modo dela mul-
tiplicatione dela materia biancha
era diremo dela materia rossa
como se compone

Toli del dito ☿ preparado
parte doe e del dito ☉ p.te
una: e tridali e soluili in aqua com
ciaschaduno da p.si: por lo cogilla
e trita e porfondi sopra epso con-

gellato e trito: vna parte del ☿ et
vna parte de ☉ soluti in aqua commune
e dito alora la parte prima cōgellata
subito se solueva in aqua, e soluta ch[e] se
ancora la congella debregata, e cosi re-
itera in fina a vij volte, sempre azō-
zendo vna parte di ☿ e tanto di ☉
soluti in aqua, e quando la materia
sera composta como ho dito, alora
la solui in aqua coa, e congella i fina
a x volte, e cosi haueraj la materia
veduta al primo grado

Abiando dito di sopra como la mate-
ria a rosso se compone a lo primo g[rad]o
ora diremo como epsa materia se mul-
tiplica in virtu e quantita

Toli de la p[re]dicta materia rossa
parte vna e del ☉ p[re]parata
parte vna, e solui in aqua commune
ciaschaduno da p[er] si, poi li cozonzi

insieme in uno vaso di vetro e mettilo a
congellare e quando serano cogellati
reitera como e dito cosi potrai la toa
materia multiplicare cum ♃ e ☉
pparati a iongendo di quello como e
dito quando sera cogellato ancora
azonzi et anch congilla in fina ch
haverai de la tua materia ad bene
placito: Et vero ch la parte de la ma
teria per alcun mo se adopera: ma
cum laltra parte potrai q in fina ad
infinito adoperar: e per tanto le
scripto optatum: Deinde pro et
educe altera q tene cu nome a due

Habiamo dito como la materia a
rosso se multiplica mo diremo de
certe pparation e certe mesure
de aque solutive di corpi di spi
riti como q de sote se cotene li ql

sono necessarie a q̃sto magisterio:

E le da sapere che ne le cosse, de le quale se adopera la aqua forte: in zaschaduno marcho, de. ☉. vivo: basta p̃ disolvere meza pinta di aqua forte: Et in le cosse ne le q̃le se adopera lo aceto distilato, p̃ zaschaduna marcha, di corpo, over spirito p̃manente: basta una pinta, o, pocho più di aceto distilato, e in tute le cosse se adopera laqua commune p̃ resolvere, basta p̃ zaschaduna marcha, de materia una pinta e meza, di aqua over pocho più: E da sapere che in tute le solutione de lo aceto distilato, overo di laqua com̃. debi p̃ma bolir ĩ anti che li meti entro alguna cossa a disolver: quando comenza a bolire meti entro uno pocho di la materia a disolvere e quando di q̃lla fore

parte disoluta. alora le meti tuto lo
auanzo. Impero chi soluto solue e
fixo fixa e cusi seguitando la via
serai seguro: E da sapere ancora
che la pinta si e vna mesura tanto
quanto e vna gossa e meza de ven-
exia:. Como se fa laqua forte.

ORa diremo como se fa laqua
forte la qual se adopera in
q(ue)sto lauoro ℞ vitriol parte 3.
Salnitro parte 2. cinapro parte 1.^
e tute queste cosse mesea e trita be(n)
e meti in vno vaso de vetro e fa desti-
lare: ne lo principio fa focho lento e
va acrescendo el focho a pocho a pocho
e quando vederai la mazor pte de
laqua destilata e lo lambicho fato
rosso: alora muta lo recipiente e cre-
sci lo focho e cosi seguita i(n)fina che
lo lambicho vegna fredo como la

poti non destila più . alora to via lo
recepiaculo e stopalo davanta zo /
e salua la toa opera : e nota quando
sera destilato la prima aqua la qual
non val niente . sera li zonturi azo
che i fumi nõ eschano como sapeti
e questa ultima aqua saluala . e la
prima buta via .

Preparation de ✳ .

El sal ar.^co se prepara in questo
mõ . toli de esso quanto voi e
tridalo subtilmente . poi el fa secare su
le cenere calde . over nel forno quã
e trato lo pane per tpõ di una note
e sia in uno vaso di terra bñ opturato
poi la matina el tolo . ancora el trita
poi el meti in aqua cor . bon calda a
disoluere . e quando e disoluto destila
p filtro . poi el meti su la cenere calda
a vaporar . e quando sera bon secho

salitudo pero dece preparato: Se tu
el voi fare piu nobelo el dito salo: toli
parte .ij. e parte .ij. de vitrido roma°
ellecto et crocum ferri parte .j.ª et
tute queste cosse molida in sicina e
tritali e met[illegible] alsublimar alora
salira el salo albificato e nobilitato
e le fece remaniranno in fondo del
vaso como sapeti li qual nõ valeno e
se piu volte reiterrai la sublimatiõ
sempre renovando le fece sera lo
dito salo piu nobelo . fini[s] .

paulatim paulatim postea ac
cipe:

Recipe ℥ calcinati seu fixum qui
melius est lb. ij. Arsenici fixi et sublimati
lb. j. Et de aqua animalis s. de ovys co-
posita et de huiusmodi aqua imbibe
spiritus supradictos paulatim super porfidum
et vaxe vitreo unciae j. aque post
pone ad lembicum cum suo receptaculo.
Recipe aquam et fac frigidare et ex
trahe omne illud quod est supra tractatum
cum illo quod est inferius et ponatur
ad bibendum aqua quae residebit et alias
xij unciae et reitera tot vicibus incerando
et assando donec non plus distilletur: hoc
facto invenies in fundo vasis unum
cristum christalinum sonantem et penetra
tem profunditatem tingentem et permanentem
cuius pars j. super 40 veneris purgati
in verissimam ☽ transmutabit: Hermes
dixit in suo secreto quod posuit super 100.

[illegible] corrigit per fidem dei omnipotentis
[illegible] hoc [illegible] multos [illegible]
[illegible] de [illegible] doctrina. Cum autem
exaltatus fueris pauperibus subveni
etc.

Compositio aque [illegible]

Recipe [illegible] et pone
[illegible] et permitte stare in dicta [illegible]
[illegible] diebus sed agitabis in die ut pa-
re [illegible] de [illegible] pigmento [illegible]
et de marchasita [illegible] et post 45 dies
distilla per alembicum [illegible] et recipe aquam
[illegible] qua [illegible]
[illegible] soluta in aquam [illegible]
[illegible] C [illegible]
[illegible] cum [illegible] posteum
[illegible] super lapidem et [illegible] corpora
[illegible] solvuntur [illegible]
[illegible] et pone ad [illegible]
[illegible] super marmore et dissolve-
[illegible] et [illegible] fiet.

HA · F · G · E ·

HEc est antiphona Iohannis te zensis
HEn pulcer lapis nr̄ triplici fulcitus
acer solertum. Flos candidus. ac ternus
et rubicandus. quem phore turba laudat
singularis h ac qor. fertur metuons
indiuisus simplex. plica carens mobili
complementū firmo: hinc famosa arte
phibet testimoniū auctoritatis. cuius
sapientū cetus approbat ee verz; Ingretes
tellus uiua fructuosa. aqua irrorata
qua sistit. septies austum. post quelibet
tristium [illegible] hec radix
stans imobile voce tonans i altum
usqz ad poli cacumine ellevari desidera
uens pesons allarz motu ubi
[illegible] radice roborante. Prima
mediat filius terram. mortuū viui-
ficans. ac illuminas. a terra spiss
[illegible] nexus inclitus. hec triplex

in centia acies decora in celum elleuata
contemplans visione diuina extribus
vnum elleuatione formatum plasma-
tionis prouidentia nra ivalem ab alto
ruit rursus cupiens coronari signum
cum fundit solis exsplendore talis
prestans gaudia sup mundi diuitas
in mensa dona dei pius querat me-
tem sinceram p hanc ut celi brauium
possit introire. Dictum Aristotilis

ARistotiles. ☉ est quasi lac et
corpus est quasi coagulum et fit ex
eodem unu corpus compactum dissol-
ue ergo et congella et iter dissolue et
congella quousqz in igne fluat continue
sicut vitr et donec in aere cogelletur
sicut glacies sic dicitur lapis pparatus
et est elixir perfectum

Acetum phecum

Recipe aceti vini boni lib. ix. et A
lib. i. aluminis calcinate et misceat
et terrant insimul super porfidum et
ponant in vitru et putrefiant in fimo
equino per quinque dies et tunc distiletur
per allembichum et iterum pars aluminis
addatur ut partibus aceti predicti dist.
et in fimet per tres dies et distiletur
et hec idem fiet iterum et tunc vocatur
acetum phecum

Nota fili carissime opus augumentum
bonum Amalgama ☽ cum tot partibus
☿ que sufficiat et experimentum quatum
poteris ita quod amalgama terratur
per optime cum sale petra lucida cui
addatur modica pars f. 4. salis ar.
fixi et ponatur ad aliquod vas vitre-
um et coctur inter cineres calidos ita
quod totum fluat et calcinetur per

diem et nocte de mane extrahe et invenies
calcinatam et albam cum ☿ et salibus
in una massa dura habe terre bene et pro
iece in aqua fervente prius bene distillata ne
inficiatur et effunde aquam et invenies cal-
cem albam quam reserva in hac aqua
calida pone de sale petra et sale com[muni]
ad proporcionem primitus dictam ut ☉
quem permitte infrigidari et invenies
lapides cristallinos perspiciens in aqua
crucientur quos recipies cum tanta cal-
ce et minutissime simul conterre
hoc tritum pone x partes ☿ bene loti
cum aceto et sale et pone iterum cinere
super igne lento octo diebus post octo
dies vigore ignis et sic transeant
sex ebdomode et fiet pulvis durus
quem accipe et conterre si fixus sit si fit
bene si non repone donec veniat et
isto fixo iterum potes addere x partes

℞ loti Regere per sex ebdomodas
sicut sup̄s donec iterum totū figat
et de hoc fixo accipe cū tantūdē
limature ☽ et pone super fortem
ignem sex vicibus ad fermentadū · E
hoc fermentū ℞ et reduc ipm cū
borace hoc reducto pone ad textā
cū saturno et vitere et iste processus
idem est in ♀ ubi ponit̃ ♀ loco ☽

Fixatio salis nitri

Recipe de eo quantū vis et fac ipm
bullire in oleo cōi ita q̄ non ardeat sup̄
laminā ferri ignitam sed dissoluatur
ut cera postea pone i vase pleno calanc̄
et sit i medio calcis et q̄ vas sit bn̄ lutatum
et pone ad fornacē ut fixet vel sic pone
inter carbones accensos p. ij. dierum naturaliū
postea permitte frigescere postea pone
i vase cum aqua bn̄ calida ut
sal dissoluat̃ i aqua et cū erit bn̄

peusatu postea distila per filtru i postea pone in una bocia ad conuellandu
fixatio *
R Ecipe scorze de oue et fac solariu tribus digitis in ola et pone super *
et postea supra ipm * . fac aliud stratu q^r digitis grossum postea luta bene ne respirat et fac sictare postea pone i igne calcinationis . s. in circulo carbonu uel in furno reuerberationis
p xii . horas naturales postea pmitte ifrigidari postea in aqua calida dissolue postea distila p filtru i postea conella et habis ipm fixum et fac domo no faciat fumu. finis
Sequitur compositio elixir Aque dissolventis omnia metalla p fortiorem aquam . elixir perfectum

[illegible] vitrioli ℞ lb. 1 salis petre
[illegible] ... ii ℥ vi terrantur
simul et ponant in vaxe vitro ad dis
tilandum et fac exalare humiditatem
postea luta iuncturas allembici bene
ne respiret et fiet aqua de qua quidem
aqua ℞ ℥ ii et mica pone ℥
bene lotum cum sale et aceto tali modo
lauatum ℞ ℥ crudum et fac bulire
per 1 diem in aceto ubi sit sal resolutum
et transactum per corum et habis ipsum bene
lotum et purgatum et de hoc ☉ ℞ ℥ 1
et pone in ampula supra cineres cali
dos et claude orificium boccie modica
pecia et dimitte super cineres tamdiu donec
nil appareat de ☉ unio tunc remove
vas ab igne et ad hora necessitatis
serva. Ista aqua dissolvit omnia me
talla et reducit ad primam materiam
secundum philosophos quod dicunt esse impossibile

transmutare una speciem in alteram
speciem nisi reducatur ad prima[m] [hole]
hoc sit secretu[m] i[n] arte ista et nisi hi[s]
feceris in m[odo] i[m]posibile t[ibi] redas pos-
se componer[e] aliqua[m] tinctura[m] fixa[m]
et permanente[m] ad ignem fixionis
hoc scias. Recipe de aqua ista que
disoluit omnia metalla on[cia] 1. Et
disolue in ea on[cia] 1 D purissi[m]e
q[ue] sit calcinata tali mo[do] R[ecipe] on[cia]
1 B uini loti et purgati ut sup[ra]
et pone in crucibulo et calefac et
cu[m] incipit fumar[e] proice intus on[cia]
1 D limate et miscala b[e]n[e] cum
baculo. postea pone i[n] schutilla aq[ue]
frigide et si D erit frangibilis
et dura b[e]n[e] e[st] et si no[n] erit pone
ad euaporandu[m] et plus donec
fiat frangibilis postea pone sup[er]
marmore et terat[ur] cu[m] q[uarta] p[ar]te

salis com pparati et veniet tibi ing
sicut carbo et tere bn ut sit minu-
tissima et lava cu aq calida et lava
donec aq exeat clara postea pone
dicta D ad siccandu postea tene
processum q tenuisti in ☉ quia
omnio dissolvit et idem e et postea
pone ad parte tpe necessitatis Tunc
R aquam mercurii ℥ ii et aqua
☽ ℥ i et coniunge insimul et
pone i cineribus calidis ore aperto ig
subiciendo donec tertia pars aque
consumet ad mensura bachuli postea
pmitte residere et istud e fermentu
i coniunctio et hec aqua erit coloris
viridis et efficietur aqua clara sic
christallinus et permitte residere et
aqua veniat clara et clara cola
et feces abice qa ad nichilu valet
Ito heat eleu tartari qsic fit hz

Recipe tartari albi et pmitte per tres dies in fornace tegulorum aut in furno reuerberationis ad calcinandum in pignata bn lutata circu circa ne respiret et postquam fuerit calcinatum disolue in aqua calida s. lb. j. tartari in lb. q. aque calide et distila per filtrum et hoc fac tribus uicibus disoluendo et coagulado et sic debet fieri de omnibus salibus quia ista resolutio corporis et spiritus et mundificatio eorum deinde procede ad olentali inuo

Recipe dicti salis tartari sic purificati lb. j. et resolue in lb. y. olej oliuarum distilati aut cum butiro distilato et cum erit disolutum dimitte quiescere per j. diem naturalem postea pone in distilatorio et recipe aquam que inde exibit et sal coagulabitur in fundo uasis tunc redde ei totam

aqua
sua incerando super marmore ut iterum
resolvatur in eadem et iterum coniunge
et resolve sic reiterando donec nihil
amplius distillet et sal in fundo rema-
neat fixum sicut pinguedo tunc ab
igne extrahe et custodi diligenter
in vase vitreo quia hoc est oleum naturale
phosphorus cuius virtutes nemo nar-
rare potest quia retinet omne volatile
et illud facit stabile super igne et re-
solvit omnia corpora limata et cal-
cinata et omnes spiritus in [illegible] hora isto
modo facies pone calces aut limatura
cuiuslibet corporis in [illegible] super igne et
pone guttam istius olei desuper et sol-
vetur et erit ita subtile quod penetrabit
omne corpus durum Insuper retinet omnes
spiritus subtiles et figit eos ac resolvit
in aqua clara et removet omnia
vitia eorum et operit de omnibus metallis.

si fuerint fixa et extincta in ipso
oleo · quod ipsum est cibus et potus omnium
metallorum · que indigent purgatione
Componas ergo in xpi nomine eli-
xir nostrum · Compositio [illegible]
R Ecipe mercurium fixi tali modo
Recipe sal petre et alume plume
ana · et fac aquam fortem et pone in
ea mercurium crudum · et resolvetur et
hoc in maiori quantitate quam ipse mercurius est
et pone ad evaporandum vel distilla
dum et iterum proice aquam super mercurium -
et iterum resolvet et iterum congella et
remanebit ☉ in fundo in specie glaciei
fixibilis per se · decoquatur in ipsa bu
litione lenta tribus vicibus · distilla-
do ab ipso aqua quousque fiat siccum
fixabit complete · et si continuetur
ignis super eodem mercurium reposito in vase
calcinationis clauso rubificabitur

ad placatu operantis secundu maio
rem vel minore cosumatione ignis
R Ecipe lb .j. istius . ☉ . fixi et
pone i aqua factam ex vitriolo et
sale an lb .j. cinaprii on .vi. et in
ista aqua pone . ☉ . fixum lb .j. vel
quatu vis et pone sup cineres calidos ad
dissoluendu et fac q aqua sit lb .ij.
et stet i ista aqua .x. hor. hoc facto
postea distila aquā vel desica taliter
q nihil remaneat et invenies in
fundo vasis . ☉ . tuu fixum i simi-
litudine cristalli et hic e lapis
teste Johele dicente no est nisi una
medicina et unus lapis cui nemo
addat aliquid extraneu sed eius
supfluitas solu removeatur. Re-
cipe ergo de fre^to^ ʒ . de ☽ . ☉ . ☉ .
dissolutis et coniunctis i aqua et so-
lutis et ℞ de oleo tartari an

om̄ .iij. et misce insimul cū lapide su
pradicto .s. cum tr̄ .i. m̄ fixi et
inbibe cum lapide .s. super lapide
porfireū ad hoc apto molendo et in
corporādo et ponēdo in distilatorio
et distilando et sic faciendo tribus
vicibus et sic ībibendo debet bibere
totū hoc oleū et fermentū. Tunc
R lapidē quē invenies ī fundo qui
erit similis christalo lucenti et
facies probam super laminā cupri
ignita q̄ si proiecieris de ipā medi^
curret ut cera et tinget tincturā
nobilissima Et nō erit operatio hui^
tincture lapidis ad alias tincturas
quia nobilior et pfectior ē huius
lapidis. Cadit una pars sup
Lxx .☉. crudi et oprabis sic
R Recipe ☉ et calefacies in igne
donec bulliat et proiā de hoc lapi

de vnu pondus supra Lxx. copias
vas parua regula, donec cessabit bu
lire et rugire et hebis lx. pon
dera purissime D ad omne examen
Profecto supra cupru aut pparatu
tu cadit pars i supra C x. Qr
hec sit tibi regula quandoque me
cadit supra vnu pondus O et
cadit supra duo cupri pparati et
c. q supra pondus cadit hic lapis
s qui sciueris ipius tinctura qd hoc
modo facies R Recipe lapide per
fectum et itera ipm cum oleo suo
et pone ipm in vase suo uitreo et
sepellies ipm in fimo equino calido
donec dissoluatur in aqam substantia
postea ipm comitta. hoc faciendo
tribus vicibus, tunc lapis erit in
perfectione sua et tingit vna ps
mille partes cupri pparati et nō mo

iciat cum misi sup cupru qa tinctura sua e hoc secretum, custodi sapienter et facies

Alia optima R. ecupir

Recipe bin cor et fac amalgam sicut scis, et pone eum ad sublimandu, donec maneat i fundo fixus et hoc fiet .45. sublimationibus et fiet pulvis et comunicet. R. de istis pulveribus part. 1. residuu serva et pone eu i uno parapside et desuper proice de aceto distilato et sup videbis supnatare i similitudine olei varij coloris. q.d oleu cu toto aceto separabis a materia, et iterato aliu acetu proice sup et hoc reitera tot vicibus donec videbis nihil plus supnatar Tunc separatu est oleu a corpor et a spiritu Postea fiet ut totu acetu evaporet Deinde sup ipm proice

aquam pluuiale distilata et si aliqua
pinguedie uel inmodicta eam impedit
abice postea sicca deinde dissolue
et mecta et hoc reiteras ter per viam
istius medicine ☾ et si dissolueris
et congelaueris tingit pro una mille
si in qualibet vice solueris et congellaueris
tingit in infinitum tanta est virtus
in isto lapide pretioxo

Ad faciendum aquam ☉ pro operationem
in qua inde aqua magis est secreta ...

Recipe vitrioli lb j et funde
in patella ferrea et cum frixum fuerit
pone in preparati lb ½ et misce cum
baculo Postea infunde aqua ☉ tum tras
actum per corium aut quod sit bene motificatus
ita quod [illegible] apparrat et post super
marmor trita et postea pone in
boccia et dimitte exalare humiditate
postea da bonum ignem ut sublimet

post ipm subli^m una cu suis fecib^s ? ta
et iter^s subli^a et hoc fac ter cu suis
fecib^s. Item R^x ipm sub^tus et subli^a
cu fecib^s novis rubificatis et hoc
iter^s fac ter cu suis fecibus. Septi^a
vo vice sublima ipm sine fecib^s
Postea vo dissolue ipm i aqua forti
facta tali mo R Recipe vitrioli
sale petra an ℔ j. cinapris on. q.
et pone ad distilandu et cu no disti
lauerit amplius aqua pmitte ipm
i fr sublimar cum pno igne qa si
dares magnu igne funderet se qa
fixibilis est sicut cera et hoc fac ter
et i pma vice inuenies feces nigras
i 2^o modicu i 3^a vo nihil de fecib^s
inuenies et omi vice proice aqua sup
☉. tritu prout fecisti taurino et
sic hebis qnta centiaz ☉ et pone
ad dissoluendu sup illa laminam

qpstis. et illam aquā distilla p bal
neum marie et sepis donec sit co
uersus in aqua. postea distilla per
cineres lento igne et habebis aquā
pro opere nro. Sequitur probatio
huius sanctisse aque. R Ecipe i dei
nome auru quātum vis et ipm amal
gama cum ☉ crudo et fac exire
p corium et tūc R auri et fac stratum
sup stratum de sulfure vt moris est
et calcina ipm postea pone i vase
in vitro super cineres calidos et pro
ice sup i on istius calcinati on i
aque ☉ et dimitte sic i igne p octo
diebus et i capite octo dierū iterū
suppone unā aliā on aq ☉ et fac sic
usque ad septē septimanas tūc proice
unu pondus istius medicine super
vii on ☉ crude fune tūc pone i
atthanor p octo dierū. postea pone

vnam parte huius mercurii cum
vna parte auri et postea pone .i.
tam auri predicti super .vii. partes
et habebis propositum finis.

Ad album bonum

Eape auri pigmenti bene triti parte .i.
calafonie an. hec duo imbibe cum
oleo tartari bene miscendo super
porfidum cum altitudine duorum vel trium
et pone ad solem [illegible] et fac
humiditatem recedere cum toto desuper
et cum materia erit dura fac dessic-
cari et dispone ut sit frangibilis. pars
una super .xx. cupri. Et de hoc si posue-
ris .4. partes erit bonum si posue-
ris partes [illegible] [illegible] sublimata
bene finis.

[illegible]

C. C.